JACOBI
LECTURA
SUPER SENTENTIAS

I

II

[illegible]

1.

+ Conventus sancte Crucis de flor. ordinis minorum

Lectura fris Jacobi sup ...

N. 775

Adversus ... N ...

C[illegible] ad de penuria q. e. hic
liber [illegible] sui dicione [illegible]
[illegible] · na [illegible] glos · [illegible]
[illegible] · 3° · adiung[illegible] · in
fine · [illegible] de [illegible]
· 3° p° reddit auditorem [illegible]
[illegible] · i · [illegible] odibilem [illegible]
Non ig[itur] debet hic latere · [illegible] m · 3 · [illegible]
q[ue] reddunt auditorem attentum q[illegible]
[illegible] quod [illegible] cum [illegible] · [illegible]
[illegible] · i · [illegible] hortat[illegible]
impug[illegible] malig[illegible] · i · [illegible] non a
[illegible] · [illegible] m · 2 · [illegible]
[illegible] · 2° · [illegible]
[illegible] · [illegible] m · 2 · [illegible] duo
q[ue] reddunt doctorem diligentem [illegible]
[illegible] fine · q ·
[illegible] · i · Ne ualeres [illegible]
[illegible] non [illegible] · m · 2 · qui p° notat · [illegible]
[illegible] · 2° · [illegible] ad [illegible]
[illegible] · i · [illegible] · [illegible]
[illegible] · m · 2 · [illegible] duo q[ue] disponunt auditorem
ut [illegible] ad melius · [illegible] eiusdem
utilitas · 2° · [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3

q. 3.

[illegible]

[illegible]

x. ar. q. 4.

q. 2.

q. 3.

[illegible]

[illegible]

q. 2.

[illegible]

[illegible]

No̅ de vestigio

[illegible]

actu / aut passiua / aut mixta ex actiuo
et passiuo. Alia passiua / intellectus talis potest recipere
ab actiuo non mediante aliquo agente agere
aliquis / esse procedere in infinitum [illegible]
quod actiuus mediante quo recipit [illegible]
alio agente et sic in infinitum [illegible]
[illegible] sed intellectus actu ad se agere non me-
diante aliquo agente [illegible] sed ipsi anime habet
rationem actiui et passiui absque aliquo agente et po-
test agere et pati. [illegible]
[illegible] intellectus passiua [illegible] speciem intellectualem
recipere [illegible] potest per se recipere non
mediante aliquo agente. [illegible]
[illegible] intellectus [illegible]
[illegible] speciem intellectualem a fantasmatibus vel [illegible] actu
intelligendi moueri et volendi [illegible] potest per se
absque aliquo agente medio [illegible]
intellectus [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

Aliquam 3 ut cum dicitur deus est trinitas. Ratio
huius est, ut dicunt, quia cum habeat multa supposita
habet naturam eis communem. [illegible] autem communem quod de sup-
positis predicatur. [illegible]

[illegible]

quia omnia supposita
[illegible] una suppositione [illegible] suppositione
pro pluribus personis [illegible] non possint [illegible]

[illegible]

per generationem. Sed omne tale est genitum, quia omne quod est terminus generationis est genitum. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Pr[illegible]

[illegible]

Deus ipse non potest dici artificiatum, quia est ratio producendi seipsum. Cum enim dicitur quod filius dei producitur per modum artis, sic genitus gloriae in similitudine denotantur principium sicut dicitur aliquid produci per modum naturae quia natura est ratio qua producitur quod est locutio filia, et tamen quia ars sic ratio qua filius producitur, et ideo est artificiatum, non est producenda seipsum. Cum enim ars quae producitur sit per modum artis. Quandoque sic locutio non est sermo sed appositum. Quando dicitur creatura filius, id est creatura quae est filius. Quia est via et est sensus: filius dei producitur per modum artis, id est producitur ut ars. Sic dicitur: iste agit per modum hominis, id est agit ut homo. Ita filius producitur per modum artis, quia producitur ut ars. Ista enim quae quis ab alio sed alius [illegible]. Sic pater genuit filium per modum scilicet rationem naturae. Quod quaeritur quis genuit, cum ut dicit Hieronymus, et isto modo [illegible] dicitur quod pater genuit filium per rationem naturae. Quod non genuit de alio quam [illegible] quod ipse sit aeternum. Haec sufficiant de ista distinctione.

Hic quaeri solet utrum pater potuerit (ingredi) magister decimam generis, ingrediendo quod sic generans et quid genitum, et deinde de generando et modo generandi. In hac parte inquirit de potentia qua est filius genitus. Et dividitur ista in partes. Primo inquirit utrum filius possit generare. 20: De potentia generandi. Primo in ista parte quaerit utrum pater in generando, secundo contra punitur quoniam. Opponit contra auctores. Quod vel potentia [illegible] compositione auctorum per rationem, ibi: Vera non videtur. Quarto tractat ad quod potuit producere. Ista pars quae pater quaerit. Quarto tractat quomodo inquirit potentiam et obiectionum quaerit contrarium. 20. Sed contra maioris explanationem, ibi: Item alii dicunt.

Circa hanc distinctionem in qua magister quaerit de potentia generandi quaeruntur per ordinem. Circa modum, de potentia generandi quaerere, circa omnis potentia est actualis et passiva. Activa potentia in eo non est, quia ut dicitur 4. Metaphysicae: Activa potentia est principium transmutationis in aliud. Sed secundum dicitur calor autem principium non est in deo ad generandum, quod pater aliquid per suam generationem sic transmutatio. Passiva autem potentia est principium transmutationis ab alio in ipso, non potest. Circa autem quae agit potest agere. Sed quod generat potest generare. Pater autem generat, ergo etc. Quod non potest in [illegible] potentiam. Deinde dicitur ista quod in deo est potentia ad generandum, et autem potentia est [illegible] activa et passiva. Quod prius quod in deo est potentia activa. [illegible] in deo, et dicitur passiva ut in isto, et ideo [illegible] non quod essentia notat essentiam potentiam et actum. Nam hoc quod est calor, quo ignis est calidus, et accidit quod ignis per ipsum ignis calefacit; dicitur potentia, quia potentia activa in igne, et calor quo igne fit calidus, ibi actus ultimus dicitur. Sed nam ut dicitur 9. Metaphysicae: Ex quo ultimus de potentia dicitur autem per [illegible] finit eorum, communem supponit. Dicit supponit eorum, quia non est dare ultimum actum sine actu primo, potentia autem supponit eorum, quia non est dare quod aliquid faciat actu tale nisi ipsum sit actu tale, similiter in univocis, vel videtur in aequivocis. Item potentia supponit eorum sicut agens supponit etc. Ideo sic quod aliquid agat absque potentia agendi. Et dicitur ipsum agere absque eo quod est. Sed est dicere ipsum agere, quod non est in actu. Sicut dicitur ignis calefacit, quam isto modo est in eo calor, quae est potentia calefaciendi. Alias in aequivocis non apparet hoc, quia sol calefaciat, non tamen est calidus formaliter. Primo videtur quod dubium. Sed autem univocatio magis perficiatur in generatione, cum generatio assimilat genitum generanti in natura quia generat actu tale, quod producit tale, ut quod actu homo quod producit hominem. Cum ergo pater adesset genitum filium, habet potentiam generativam per quam est actu talis qualis generat, et producit et dicitur ipsum agere absque tali potentia est dicere ipsum agere quod non est in actu, et quod non habet esse, quod est impossibile. Secundo [illegible] potest patere responsio. Quia cum activum et passivum sint correlativa, dicitur dare activum, est dare et passivum. Sed ergo in patre est potentia activa ad generandum, et in filio potentia passiva ad generari, ergo etc. Ad hoc est declarandum. Quaeritur cum in re quod sit correlatio non est aliquid potentia qua possit fieri sed sic est in potentiis propter potentiam continentis. Et [illegible] quod sit de aliquo est aliquid potentia qua fit, potest alia a potentia faciente. Sicut cum ignis generatur ex aere, dicimus aliquid potentia esse in illo de quo potuit ignis fieri, alia a potentia generantis. Et quia id in quo est illa potentia manens in eo ignis generatur. Sed quod in [illegible] non genito, est aliqua modo potentia aliqua qua potuit generari. Cum ergo filius non sit genitus de aliquo sed de patris substantia, ut dicit Augustinus, [illegible] quod ipsa divina substantia sed [illegible] qua debetur per generationem est potentia qua filius potuit generari, et cum ipsa divina substantia est in filio, unde quod in filio sit potentia qua potuit generari. Quod sed quod potentia qua filius potuit generari non differt a potentia qua pater potuit generare, nisi sicut absolutum et relativum, nec tamen distinguitur a potentia generantis quod genitus a genitore. Et potentia generantis dicit naturam divinam cum proprietate quae includitur in modo habendi non ab alio. Potentia qua filius potuit generari non nominat tamen divinam essentiam cum filiatione, quia potentia sunt per rationem medietatis, qua generari ipsius filii, et generari ipsius filii adhuc per rationem medietatis, non est qua ipsa filiatio quae per generari acquiritur. Et notat divinam essentiam sub ratione qua datur per generationem. Contra haec modo quaeritur de [illegible] duarum conclusionum quae sub distinctionibus articulis consequenter quaeruntur. Et primo est quod tractat potentia vel ad quid dicta est. Secundo utrum potentia quae est in patre ad generare et in filio ad generari sit eadem. Tertio est quaerendum potentia quaerendum potentia dicitur ad quid, et ad quid, cum dicat naturam divinam cum quodam respectu. Sed filius tamen ratione ad quid est declarandum. Sic quo pater potest generare est potentia generativa. Ergo id quo pater potest generare est divina natura, cum modo habendi eam non ab alio. Natura autem divina dicitur ad se, modus autem habendi eam non ab alio dicitur ad aliud. Ideo dico quod potentia generandi dicitur simul ad se et ad aliud, quia illo modo habendi divinam naturam similiter includit de in ratione potentiae generativae, qua ipsa natura. Ideo quaecumque potentia generandi simul dicitur ad se et ad aliud. Sed filius tamen notat ad aliud, quod quidem alicubi est per [illegible] in creaturis et potentia generandi in creaturis aliquando sumitur circa absolutum, cum quandoque potentia et cetera ad actum, et ita in potentia generandi in creaturis includitur ad se et ad aliud. Hoc est quod absolutum et relatum. Circa vero secundum quaeritur quam quia cum potentia generandi simul includatur natura quae est eadem in utroque, et prima quaeritur et differentia. Sic dico quod illa potentia eadem est ratione nota, et differentia ratione respectuum quae tamen differunt, quod quia vero ubi tenet locum filio. Aliquid tamen est dicendum, quia eos quod dicitur quod potentia generandi et filius de quo quod ad aliud. Alter potest patere una alia quod. Circa tertium potentia generandi et activo sic in patre, nec [illegible] quod est quod talis potentia dicitur. Nam cum modo habendi eam cum proprietate quae propria non est in filio, et ideo non potest ibi esse potentia generandi activa. Dicitur enim in patre et potentia consequens sic eadem natura divina in utroque, filius tamen pater habet eam non ab alio. Ergo quod sequitur quod potentia generandi sic in patre. Contra dicitur quidam et tamen quod pater tale potentiam non potest conferre filio, nec dicitur non in quantum potest quod secundum fecunditatem ad generandum est in patre, quia principium et ipso principium quia principium. Impossibile autem est quod principium det alteri principium suum. Nam hoc est oppositum in adiecto, quia persona producta esset prima, quia primo ut praedictum potentia generandi, inest sibi ex primitate quae non potest conferri filio ex producto, ideo non potentia activa generandi. Sed hoc autem non potest, quia non debet. Et in emanatione divinarum personarum debet attendi originalis distinctio et plenissima generatio. Distinctio originis quae originis debet attendi, quia natura est quae datur in natura distingui per originis relationes, et per naturam distingui personas. Et impossibile ubi est talis modus distinguendi, est oppositio et variatio et [illegible] implicatio, quae omnia deo repugnat quia est simplex et indivisibile et unum. Ideo necesse est distingui per originem et per generare et generari. Si igitur filius posset non generare, posset non distingui et sic non distinguitur filius a patre, sed est idem filius et pater. Item 2o non decet quod daret potentiam generandi per plenissimam generationem, quia dixit [illegible] suppositorum sed filiorum modum generandi, non est, quia sicut per defectum durationis sic in generabilibus corruptibilibus per successivam generationem perpetuatur in esse, sic per defectum virtutis actionis sic est per plures, quia non potest fieri per paucioribus, sicut sunt plures sollte, quia non sufficit una ad hoc quod faciat omnia. Sicut a pluribus angelis et pluribus [illegible] ad [illegible] manifestandam divinam bonitatem quam sicut unus angelus vel una anima sufficit facere potest. Cum ergo in filio dei sit plenissima generatio quia tota infinitatem suam dat, et potentia non fuit generans. Quia daret et illa potentia, et tamen fuit impossibile, quia nimium igitur in talibus est impossibile. Et hoc quod dictum est non (videtur) [illegible] quod eius qua [illegible]. Et [illegible] in

in patre sic post ad filios plures. Item est quod
pater dat filio totam suam infinitatem et non
remanet post in patre ad plures filios generandos.
Ad 3. quod potest alia ratione probari quia cum generatio est
opus nature et quia sic natura mediate vel non potest generare
re in primo intellectus probatur huius [illegible]
c. 2. quod est filius per verbum. Sed hec generatio
est primo intellectus quia ab intellectu nata procedit verbum
et ideo singulum [illegible] in divinis sunt
plures filii. [illegible] ubi sunt plura verba. Sed
[illegible] divinum intellectus verbum nostrum et
divinum. Imo sunt plura verba propter plures
dictiones [illegible] oppositas in divinis est
tamen unum verbum. Quod autem in nobis sunt plura
verba contingit propter triplicem rationem. Prima est quia
verbum nostrum non semper gignitur de scientia sed
aliquando de nescientia. ut dicit Augustinus 14. de trinitate c.
14. et est in nobis aliud et aliud verbum. Sed quod de scientia et
de nescientia gignitur. Secunda est quia scientia que non est
amissibilis et quia cum [illegible] scientia recepit non redeunt
eadem numero et successive intellectus potest esse alia
et alia scientia. ut dicit Augustinus 14. de trinitate c. 11. et ideo est in nobis
aliud et aliud verbum. Tertia potest esse quia verbum
verbum [illegible] aliquando potest esse informe
aliquando sit esse formatum. Nam ut dicit 14. de trinitate c. 16.
ante verbum nostrum procedit cogitatio et sic cum sua
est verbum nostrum. Sed est informe et formatum. Quarta
ratio potest sumi ex eo quod intellectus noster non potest
simul informari omnibus que sunt in memoria unde
dicit glossa de trinitate c. 8. quia non potest acies animi si-
mul omnia que memoria tenet uno affectu contueri.
Et ideo verbum nostrum non ex tota scientia gignitur. Ideo dato
quod verbum nostrum sit de scientia gignitur [illegible]
tamen. Nulla scientia esset amissibilis quia non tota sci-
entia comprehendit cum intellectus non possit unico
affectu informari omnibus que sunt in memoria quia
in nobis saltem successive essent plura verba. Sed
verbum autem divinum quia sunt dictiones oppositas verbo
nostro est unicum solum. Prima ratio quia verbum divinum
unum semper de scientia gignitur. Unde Augustinus 14. de
trinitate c. 14. Verbum verum non nisi scientia gignitur
et eodem libro c. 16. Scientia divina non est in tempore. Secunda ratio quia
scientia dei nunquam est amissibilis. Quia scientia dei est scientia
dei [illegible] 14. de trinitate c. 16. Sed illud quod est ipsum
esse potest dimittere esse. Augustinus non dimittit
esse. Et ideo non gignitur verbum successive
ex amissibili scientia. Tertia ratio quia verbum dei semper est for-
matum. ut dicit 14. de trinitate c. 16. Propter quod dicit verbum
quod in deo non est cogitatio sed verbum. Non enim passi-
bilis per esse informe et formatum. Quarta ratio quia verbum di-
vinum gignitur ex tota scientia dei. Cum scientia dei sit
simplex et non habeat partem et partem sic gignitur.

ex scientia dei ex tota gignitur. Cum nichil est
in scientia quod non sit in verbo et cetera. Hec consilium
[illegible] 14. de trinitate c. 14. dicit
pater genuit verbum sibi equale per omnia. Non enim seipsum
integre et perfecte dixisset si aliquid amplius
aut minus esset in eius verbo et sic quod quicquid
est in ea scientia de qua est genitum et maius est
[illegible] non est et maius est. Unde perfecte est
divine sapientie. Non autem verbum nostrum nec sapientie est
illud verbum est verbum unum quia non habet unde pluralis
esset. Tertia quod ex dictis quod ibi sit et possit esse tamen
unus filius cum sit ibi tamen unum verbum. Et sic
per hoc [illegible] quod per generandi in deo non
est activa neque passiva. Sed super activa et super
passiva. Illa autem divisio comprehendit potentias
sufficiat de ista distinctione.

Nunc de unitate et cetera. Superius declaravit
magister proprietates personarum. In hac parte
declarat proprietates nature in qua sunt [illegible]
et genitivus. Et dividitur in partes 3. Prima agit
de divine nature unitate. 2a de immutabili-
tate. De autem solis. 3a de divina simplicitate. Ibi: Eadem
denique sola. Prima in 2. Prima ostendit in divina natura esse
unitatis perfectionem. 2a removet quandam dubi-
tationem incidentem. Ibi: Hic diligenter attendendum.
Illa pars: Dei autem solius est. In qua agit
de divina immutabilitate dividitur in 2. quia
primo ostendit in deo esse immutabilitatem et immortalitatem
2o ostendit omnem creaturam esse mutabilem. Ibi: In
omni est mutabili natura. Tertia illa pars: Eadem
sola dividitur in 3. Primo ostendit quod divina natura est
simplex. 2o quod est simplex vere. Ibi: Hic dili-
genter nota. 3. quod est simplex summe. Ibi: Qui
autem cum simplicitas.

In hac 8a distinctione agit magister de diversis proprie-
tatibus divine nature. Scilicet de veritate
immutabilitate simplicitate et circa quas
proprietates 3o de aliis dubitare. Et primo
Circa veritatem in divinis sit veritas. Et videtur
quod non. Veritas est conformitas inquantum conformatur
rei ad suum exemplar. Sed in deo non est aliqua con-
formitas ad suum exemplar quia exemplar non habet. Ergo in
deo non est veritas. Contra dicit salvator Jo. 14.
Ego sum veritas. Respondeo. Quidam notificant proprio
[illegible] quomodo imponitur no-
men veritatis. Et quia veritas a vero dicitur
videndum est quid sit verum. Circa quod notandum quod
[illegible] est conditio quam creatis. Quod est prius
dicit quod in primo metaphysice. Illud quod primo intellectus

concipit quod notissimum et in quod conceptus
omnes resolvunt ens est. Ideo oportet quod omnes
alie conceptiones accipiantur ex additione ad
ens. Sed enti non potest addi quod extranea natura
primo quo differentia addit genus vel accidens. Ideo
quia quelibet natura essentialiter est ens. Propter quod probat philosophus
3o metaphysice quod ens non potest esse genus. Aliqua
sunt que dicuntur addi super ens quia exprimunt modum ipsius
entis quia modo nomine entis non exprimitur. Hoc
autem contingit dupliciter. Uno modo ut modus expressus
sit aliquis specialis modus entis. Sunt enim
diversi gradus secundum quos accipiuntur diversi modi es-
sendi. Et iuxta hos modos accipiuntur diversa
genera rerum. Substantia enim non addit super ens aliquam
differentiam que significat naturam aliquam superadditam en-
ti. Sed exprimit quendam modum essendi specialem
qui est per se stare. Et ita est in aliis generibus.
Alio modo ut modus expressus sit generalis consequens
omne ens. Et hic modus dupliciter potest accipi.
Uno modo secundum quod consequitur unumquodque ens absolute.
Alio modo in ordine ad aliud. Si primo modo ad
hoc dupliciter potest exprimi ut in ipso ente
vel affirmative vel negative. Non autem potest ac-
cipi in omni ente affirmative vel absolute. Sed quam
esse dicitur et sic imponitur hoc nomen res. Quod in hoc
differt ab ente secundum Avicennam in principio metaphysice quia
ens sumitur ab actu essendi. Sed nomen rei ex-
primit quidditatem sive essentiam entis. Negatio
autem que consequitur omne ens absolute est indivi-
sio et hanc exprimit hoc nomen unum. Nichil
enim aliud est unum quam ens indivisum. Si
autem modus entis accipitur 2o modo scilicet in ordine
ad aliud. Hoc contingit dupliciter. Uno modo secundum divisionem
unius ab alio sive ab aliquo et hoc exprimit
iste nomen aliquid. Dicitur enim aliquid quasi aliud
quid. Unde sicut dicitur ens unum in quantum est indivisum
in se. Ita dicitur aliquid in quantum est divisum ab aliis.
Alio modo secundum convenientiam unius ad alterum et hoc non
potest esse nisi accipiatur aliquid quod sit conveniens
cum omni ente. Hoc autem est anima que est quo-
dammodo omnia. ut dicitur 3. de anima. In anima autem
est vis appetitiva et cognitiva. Convenientiam ergo en-
tis ad appetitum exprimit hoc nomen bonum.
Unde in principio ethicorum. Bonum est quod omnia appetunt.
Convenientiam vero entis ad intellectum exprimit
hoc nomen verum. Omnis enim cognitio perficitur per assimilationem
cognoscentis ad rem cognitam ita quod assimilatio dicta est causa cognitionis
et ut ens intellectui concordet quam concordia
adequatio rei et intellectus dicitur. Et addit quod

verum est entis conformitas sive adequatio rei
et intellectus. Adequata conformitas sequitur rei quia
entitas rei precedit rationem veritatis. Cognitio autem
est quidam effectus veritatis. Sic ista accidunt
tria quando veritas diffinitur. Primo est ipsum fun-
damentum quod est entitas sive ens. Alio modo est confor-
mitas rei ad intellectum quod est quod formaliter est
est. Tertio est cognitio sive manifestatio et per
hoc dantur varie diffinitiones de veritate. Uno modo
nominando diffinitur secundum id quod veritatis ipsa fun-
dat et precedit rationem veritatis et sic diffinitur
Augustinus libro soliloquiorum. Verum est id quod est et Avicenna 2o
metaphysice. Veritas cuiuslibet rei est proprietas sui
esse quod ei stabilitum est. Alio modo diffinitur
secundum id quod formaliter rationem veri perficit et sic dicit Ysa-
ac. Veritas est adequatio rei et intellectus. Et
Anselmus libro de veritate. Veritas est rectitudo sola
mente perceptibilis. Alio modo diffinitur verum secundum
effectum consequentem. Sic quod dicit Hylarius quod verum est de-
clarativum et manifestativum esse. Et Augustinus. Veritas est
qua id quod est ostenditur et cetera. promittatis. Potest
predictis veritas competere quoniam. Et vere [illegible]
sit veritas. Si accipiatur secundum quod veritas importat
de ipsam veritate ut est in esse rei. Veritas
tamen dicitur esse in aliquo secundum quod aliquid per quam con-
suum. Et seipsum secundum quod est. Quod est competere su-
a. Et si nulla mentis hoc apprehenderet. Et isto
modo veritas est ratio per quam ens est obiectum in-
tellectus. Nisi enim res quod est competere sua natura esset
conformitas quod ipsa est non posset intelligi. Isto modo
veritas est summe in divina essentia quod dicitur per essentiam
sua quod est competere sua. Alio modo id quod ipse est. Alio
modo est veritas in re inquantum conformatur intel-
lectui immutabiliter vero essentia natura quo
intellectum perfecte representat. Res enim naturales perfecte
representant divinum intellectum tamquam exemplar su-
um. Res vero artificiales intellectum artificis.
Deus autem per suam essentiam conformis est suo intellectui
quem perfecte representat. Et quia essentia natura est immu-
tabiliter vera. Et ideo est veritas in divina
essentia. Tertio in divino intellectu. Tunc enim veritas
est in intellectu cum hoc cognoscit ipsum intellectum
sicut quod est. Ita quod intellectus intellectui conformiter in
cognitione. Sic enim quod dicitur quod veritas est ade-
quatio rei et intellectus. Divinus autem intellectus
intelligit essentiam suam sicut est et intellectus com-
prehendit omnia alia. Quare intellectualiter sunt. Ergo
8° patet quod veritas est tamen in esse quam in in-
tellectu divino. et non tantum veritas.

q° 2.

E. R. ca. hc.

Et summa et pura unitas. Secundo quod sit ad
quomodo. Summa et pura unitas non est in i
tellectu creato. Secundo autem. Quod in deo sit su
ma et pura unitas sic declaratur. Ad hoc
est quod in intellectu unitas sit summa et pura
non plus requiritur nisi quod intellectus sit summus
et purus. Et quod summe et pure conforme sit pu
ro et summo intellectui. Summe et pure ipsum in
tellectum quod intellectivum est. Sed sic se habet divinum
intellectus et suum intelligere. Ad divina enim quod est
summum et purum intellectuale. Quia summe idem est
cum ipsa. Ad hoc autem quod sit summa et pura
unitas in eo non plus requiritur. Igitur quod sit pu
ra et summe ens. Et summe et pure ordinis
quod est ex parte sua. Et quod est summa eius. Et summe
conformis est intellectui summe et pure vero. Divi
na autem esse est similiter. Quamvis magis ex parte dicitur
suo intellectu esse idem. Quod summe conformis. Secundo
quod in nulla creata talis unitas reperitur ut patet
ubi. Scilicet quod talis unitas sit proprietas dei. Quod
est positum pro titulo quaestionis. Quod autem in nulla creatura
sit unitas sic se habet. Ostenditur quod in nullo intellectu
creato summa et pura unitas reperiatur. Ad hoc
est quod summa et pura unitas sit in intellectu. Quod
supra declaratum. Et quod summe et pure conforme
est summo et puro intellectui summe et pure
intellectivo ipsum sicut est intellectuale est. Sum
mum autem et purum intelligibile divina esse est.
nullus intellectus creatus potest esse conformis in proportione
propter illud esse infinitum. Et intellectus creati limita
tionem. Aliter non in esse creato est talis unitas
quod sic probatur. Essentia creata non est summe ens. Quia est
negative sunt multe perfectiones entis et quae
non potentes esse est. Nec est pure ens quia
cum sua entitate admixta est simul multa non
entitas. Propter negationem multarum perfectionis entitatis
ab ea in quantum est de illo. Item omnis est ratione
unitatis create quod esse sic debitum est quod esse est
est diminuta. Probatur quod non est in ea unitas su
ma nec pura. Quia per esse create propter permix
tionem alicuius non entitatis quae est in ea et pro
tenebra non ostenditur quod est ex parte sua summe et pu
re idem quod ipsa est. Quarto patet. Secundo q. 26. ad
oppositum quod creata plus videtur in arte qua
facta est quam in seipsa quia facta est. Sic est et
summe et pure conformis suo esse in quantum habet in
divino intellectu. Quia quamvis ipsum mutet et ex hoc
habet aliquam unitatem non tamen implet et ex hoc non
habet puram unitatem. Item illa est conformitate
alicuius mutationis est admixta difformitas.

Diminute et complectionis. Sic ergo patet quod su
ma et pura unitas est proprietas dei. Non enim
omnis unitas quia aliqua licet imperfecta est in crea
tura. Et ista autem proprietate etiam alia. Quod in deo est
Ratio immutabilitatis quae etiam est ... quaestione
pro adiectionibus. Quia ... proprietas excessus
Et hoc est quod in deo est summa unitas et similiter
ut videlicet est summa essentia. Quia deus est summum ens
Et quod sit summe perfectum ens. Quale autem esse est
quod sit in summa et actualiter simpliciter infinite
Et quod deus habet eius immutabilitatem. Ad hoc quod summa
est actualitas sic. Immutabilitas est mutabilitas in quo
non est possibilitas. Quia motus est actus existentis
sub entis in potentia. Secundo quod habet 3. physicorum. Sed in deo
nulla est possibilitas. Cum sit in summa actualita
te supra id eo quod est summum perfectum ens. Ergo
Item probatur idem ex summa eius simplicitate. Quia deus
est modo et esse compositum aliquo modo. Nam omne
quod mutatur existit et in aliquid ammittit quod
ad alium. Quia sic mutatio alterationis ma
neat subiectum existit aliquid acceptum. Et in qua
subiectum sic mutatur existit quod deo Ubi et manens
quomodo ad formam. Et si sit in forma existit forma quae ma
net materia. In omni ergo re mutabili est ali
qua compositio quae cum summa simplicitate stare non
potest. Et summa eius infinitate probatur. Quia
omne motum per suam mutationem pertingere
potest ad aliud quod enim non habebat. Vel non attinge
bat. Igitur mutatio dicta contra ... divina
nititur dubitat quod non est in deo. Deum autem
deus sit immensus ubique est. Et a ratione su
e immensitatis omnem plenum perfectionis
in se comprehendit. Et propter illam novam re
cipere potest. Et ergo deus est immutabilis. Et in quo
summe stabilis et in eo est stabilitas omnis
motus. Quia sic probat ... physicorum. Omnis
motus procedit ab immobili. Et cum in ma
nus stat cubitus. Et cubitus stat humerus.
Quia ergo deus est stabilis. Et creata movens
Boetius de consolatione stabilisque manens dat cuncta
moveri. Et de deo. Non solus autem est immu
tabilis ipse deus. Sed solus immutabilis. Quia
omnia alia creata mutabilia est. Quod sic probatur.
Spectat ad presens. Est haec mutatio ... uno
modo habente in eo. Et dicitur variatio. Alio
modo habente simpliciter in eo. Et quod fit in
potentia et dicitur ... Alio modo habente
simpliciter in non ens simpliciter. Et hoc est.

d. 8. 9

Et tota res sive ... Et primo phisicorum
oppositum dicit immutabile aliquid et quod est in
variabile. Et ... quia immobile. Et est quia inutabile
Et nulla creata est ... nec per creatum nec per naturam.
Nam omnia creata aut est accens aut ha
bens accidens et quod variabile quia variatio accidit
per accidens. Hoc ergo est propter quod solus deus est immutabilis
mutabilitas isto modo. Secundo modo immutabilitas
est in quibusdam creatis. In quibus non est autem
in quibusdam per naturam ut in spiritibus. In quibusdam
per gratiam ut in melioribus ... Et isto
modo non est proprium divine esse. Tertio modo dicitur im
mutabilitas omnibus creatis nec per gratiam nulla
per naturam quia soli deo. Immutabile est per naturam est
quod cessare non potest. Hoc autem est in
quo nulla est variabilitas vel ... Quod
in nulla creata reperitur. Immutabilitas autem per
gratiam nec omnia aliqua creata. Quia deus su
a creatura bonitate omnia continet non in ni
chilum cedat quod non teneret in nullum ... ve
nire. Et ... supra. Et unitas divina
ab huiusmodi quae creata sunt regendis aliquando cessa
ret simul et illorum cessaret species omnia naturam con
tinent et hoc satis ... est. Item ergo omnis
creature non erat in eis aliqua potentia qua esset
possibiles ... erant eas possibile dari per divina
potentiam tamen. Ita sequitur creata non est in eis
potentia qua possent manutenere in suo esse
nisi manutenerentur per divinam potentiam. Cui sunt
gratia Augustinus. 5. ... dicit. Commoda
tum esset creatori suo esse ... non maneret
quamdiu fuerat esse. Immutabilitas ergo
prima ei immutabilitas et accidens et actum
vel potentiam soli deo proprium est. Aliter 3 immuta
bilitas. 4. Immutabilitas quae privat mutationem in
non esse et actum a potentia et naturam. Ipse est soli
deo. Sed per gratiam ... multis creatis
immutabilitas. I. motus quibus deus ... his
bus creatis utrumque est et ... sed unitas
... quoniam et aliarum ... Et post
duas proprietates ... dicitur
... in alia ... quod dicebat
quod in deo non est unitas. Et dicit
quod autem ... quia ... est
... non habet unitate
... de creata unitate sic clare pa
tet inventioni ... sufficiat ... ista
lectione.

De hac distinctione ergo remanserunt
aliqua videnda de simplicitate divina
et de ipso in quaestione prima ... sic simpliciter
et utrum ... in sermone ... dicitur in
distinctione. Sic ... distinctione. Ut
primo. Ergo est ubi dicitur modo aliquo non simpli
citas ... sunt duo ... non
non est ... immaterialitas et unitas ergo
in eo est ... et non ... simplicitas
Et ... est quod divina esse ...
... videlicet. Et cum ... simpliciter
videtur ... quia simpliciter non habet partes
et ... sit punctus ... Ergo cum
... esse non ... non ... quod est
simpliciter ... 4. ... simpli
citate ... est ... et
... summa simplicitate
et in illa ... est ... Et ...
quod divina esse est simpliciter et summe simpliciter quia
est simpliciter ... est ... et
... quamvis nulla est in deo. Omne est compositum
potest intelligi non esse. Quia potest intelligi resolu
bile. Sed divina esse non potest intelligi non esse. ...
composita ... ubi est compositio est dependentia et
indigentia compositi a componentibus. Omne
est compositum componentibus indiget. Sic dicitur in libro
de ... Ergo repugnat quod deus sit
creator ... Sic ... autem est simpliciter
... et summe simpliciter ... quod non est compositum
ex aliis. Nec componibile alii. Nec ad componendum
illud est summe simpliciter. ... est ...
... quia quod cadit in aliquam compositionem ...
cadit a summa simplicitate. ... Et
... et inductione ... summum ens
... Nam possibilitas est ...
... a summo entitatis. ... autem ... me
... 2. ... est in ... compo
... in composito. Ergo summe ens
non est compositum ex aliis nec ad componendum ... ipsum
aliud. ... autem est summe ens. ... 2.
... est ... est. ... non
est compositum ex aliis et est. ... unibile
est. Sic humana natura in ... verbi ... Quia autem
compositum ex aliis ... in composito ...
... Dicitur ... actu ... est
unum actu ... potentia duo fuerint ...
... quod compositum cum alio ...
..., quia quod est componibile alii est in.

po grauaretur adeo quod illud quod est a deo est compo
nibile cum primo adueniat illi. Et sic deus non est
compositus ex aliis. Collige per inductionem per
se. Item deus non est compositus per totum [illegible] quod
tale est corpus. Deus autem non est corpus. quod probatur
[illegible] Primo quia nullum corpus mouet non motum. Deus
autem est mouens immobile ut probatur 8 physicorum.
2o quia omne corpus est in potentia saltem quantum ad divisionem
in infinitum. Deus autem est purus actus nulli ad-
mixtus potentiae. 3o quia deus est nobilissimum in
entia. Impossibile est corpus esse nobilissimum. Nam omne
corpus vel est uiuum vel non uiuum. Nobilius autem est
uiuum non uiuo. Sed nullum corpus uiuit in quantum corpus
quia sic omne corpus uiueret. Sed per aliam uiuit
sicut patet de corporibus animatis. Illud autem per quod uiuit
corpus est nobilius quam corpus. Non ergo potest corpus esse
nobilissimum in entia. Impossibile igitur deum esse
corpus. Collige non est compositus ex materia et forma quia ma-
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Ro. p. q. 4

[illegible]

[illegible]

Propter institutionis [illegible] [illegible] d. Secundum [illegible] [illegible] [illegible] relatio [illegible] dicit. [illegible] non distinguitur [illegible] quod distinctum a [illegible]. Relatio [illegible] distinguit [illegible] [illegible] quando [illegible] subsistens [illegible] in alio. [illegible] [illegible] informe [illegible] non distinctum in nullo [illegible]. [illegible] magis distinctum [illegible] [illegible] distinctum [illegible] dependens ab alio. [illegible] non [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] alius [illegible] [illegible] [illegible]

Alia ratio [illegible] [illegible] usus [illegible] [illegible] talis [illegible] nomen [illegible] [illegible] sunt [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] non [illegible] in magno [illegible] in parvo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] indistincte. [illegible] alius [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] alia [illegible] [illegible] alius [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] alia [illegible] qua [illegible] [illegible] generatio filii [illegible] aeterna. Nam [illegible] [illegible] [illegible] filius [illegible] sunt [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] generationem [illegible] [illegible] ab aeterno [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] aliena. [illegible] illa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] generatio [illegible] [illegible] generationis [illegible] [illegible] [illegible] generationis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Genitum non potest gigni [illegible] [illegible] [illegible] oppositum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] generationem filii dei esse aeternam [illegible] [illegible] generationis [illegible] [illegible] de quo [illegible]

[illegible] generatio potest impediri [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] gignentis [illegible] [illegible] generatio non [illegible] in generantis [illegible] de aliquo [illegible] [illegible] [illegible] non fit generatio [illegible] potest [illegible] non generare [illegible] quia non habet [illegible] [illegible] in quam inducat suam formam. Sed haec non est in deo [illegible] quia non de aliena [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] filium. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] generatione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] generationem filii

[illegible] potest impediri [illegible] generationis [illegible] [illegible] generat [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non est [illegible] [illegible] talis generantium [illegible] [illegible] [illegible] generatio [illegible] divina [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] aeterna non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sine [illegible] [illegible] sine [illegible] non in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] impediri potest [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] opposita [illegible] [illegible] [illegible] agere [illegible] potest [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] divina [illegible] [illegible] [illegible] non sunt [illegible] [illegible] Filius [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] filii dei sine [illegible] aeterna [illegible] opus [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] non aeterna [illegible] deo. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] generationis [illegible] [illegible] [illegible] in eo [illegible] generare [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] non possunt [illegible] generare [illegible] [illegible] sunt [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] deo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] generantis non [illegible] aliquo indigentiae [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] generationis [illegible] [illegible] [illegible] ab incompleto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] sunt [illegible] generant. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] deo [illegible] [illegible] sine [illegible] sine [illegible] filii generatio [illegible] filius [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] potest esse aliquis [illegible] quod non generabit nunc [illegible] generabit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] filium [illegible] [illegible] [illegible] genitum

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Nam filius [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sine filio [illegible] sine [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] filius [illegible] sapientia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sine sapientia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] deo [illegible] filius. [illegible] aeterna. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] filius sunt duo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] modo significandi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] absolutum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in alio [illegible] ab illo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] divina [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ut [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sunt [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tres [illegible] [illegible] [illegible] tres [illegible] tres sunt [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ut sunt [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] tres [illegible] [illegible] tres [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] possunt [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tres [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] filii generatio [illegible] [illegible] ab aeterno [illegible] [illegible] [illegible] non possit [illegible] generatio [illegible] [illegible] ab aeterno [illegible] in aeternum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] generationem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] generatio illa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] aeterna [illegible] generatio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

motus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ut vult [illegible]. Cum generatio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] motu vel mutatione [illegible] [illegible] motu [illegible] [illegible] [illegible] motus. [illegible] generatio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] generat [illegible] generat non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] generat [illegible] non [illegible] generatio autem divina [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] generatio in divinis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] gignitur [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de generationibus [illegible] possunt [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] generatio [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] motus [illegible] successione [illegible] non [illegible] [illegible] sunt [illegible] [illegible] generabitur non [illegible] generat [illegible] [illegible] generat non est [illegible] genitum. [illegible] genitum est non gignitur [illegible] gignetur. [illegible] generatione autem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] possunt [illegible] [illegible] filius semper gignitur [illegible] [illegible] [illegible] genitus est [illegible] magister [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] genitus est. Nam in [illegible] generatione divina [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] magis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] plus [illegible] in hac [illegible] [illegible] genitus est. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sunt [illegible] [illegible] magis [illegible] dat filio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] notionalia [illegible] non dat [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] distinguit in divinis [illegible] generatio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] generatio [illegible] [illegible] in divinis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] g[e]n[er]atio[n]e sonat g[e]n[er]atio [illegible] Nam aliq[uan]do no[m]i[n]e [illegible] supp[osit]o [illegible] g[e]n[er]ationis [illegible] in divinis [illegible] constituit [illegible] g[e]n[er]atio [illegible] importat [illegible]

Nunc post filii eternitatem [illegible]

[illegible] magister de g[e]n[er]atione filii [illegible] processione sp[iritu]s s[an]c[t]i [illegible] in 2 [illegible] processione [illegible] D. 14 [illegible]

[illegible] in opp[ositi]one [illegible] D. 11 [illegible]

[illegible] amor [illegible]

[illegible] amor [illegible]

[illegible] amor [illegible]

In hac d[istinctione] magister [illegible] processi-one sp[iritu]s s[an]c[t]i [illegible] in divinis [illegible] in divinis [illegible] in divinis [illegible] mentalis [illegible] in divinis [illegible]

[illegible] appetit[us] [illegible] intellect[us] [illegible] velle [illegible] simplex [illegible] appetitus [illegible] velle [illegible] simplex [illegible] appetit[us] [illegible] simplex [illegible] velle [illegible] una [illegible] [illegible] alia [illegible] amata [illegible] amor [illegible] [illegible]

[illegible] actu [illegible] amor [illegible] intellectus [illegible] in divinis [illegible] amor [illegible] amor [illegible] amor [illegible] amo[r] [illegible]

[illegible] amor [illegible] spiratione [illegible] spiritualis [illegible] [illegible] Divine bonitatis [illegible] amoris [illegible] [illegible]

mō procedendi q̄ sit mod' mōs procedendi
ipius uoluntatis. qz ī in diuinis sunt sic
nobilissimo mō. sʒ nobilissim' mō procedendi inuenit^r
ē procedē p mōm amoris. qz amor ē nobi
lissim' act' uoluntatis. Vn̄ Aug. xv. de tri. c. ul
tio omnes act' uoluntatis radicant in amore
Ergo spūs s. procedit p amorē. Sed ut ad
hec ut clarius intelligat^r sciendū ē q procedē
p mōm amoris duo pōt intelli. Vno mō
p hoc q ē procedē sicut amor. Alio mō sicut
ex amore productū. Primo mō nō omne procedit
p̄dictis [illegible] amor nr̄. Scdo mō procedit
omnes actus quos producim' ex amore. Sed
in diuinis p^o mō procedit spūs s. p mōm a
moris. ē ē spūs s. amor procedens. Similit^a
[illegible] pōt dari p[illegible] p mōm amoris
[illegible] act' [illegible] sine ratio actuū. Sed i
n diuinis sicut amor [illegible] q [illegible] pri [illegible]
[illegible] sicut [illegible] amor sic ratio ac
tus [illegible] amor [illegible] q ē spūs
s. [illegible] ē hic [illegible] ē in diuinis
[illegible] amor [illegible] ista [illegible]
qua [illegible] amor sicut [illegible] spūs s. [illegible]
[illegible] amor. [illegible] notionalis
[illegible] amor [illegible] pri. [illegible]
Amor notionalis [illegible] ē [illegible] a filio. [illegible]
nō spūs s. Amor [illegible] ē amor spirat
[illegible] amor ē [illegible] spūs s. [illegible] amor
procedit a pr̄e & filio. [illegible] amor spirat
ē amor pr̄is & filij. [illegible] ista [illegible]
qua [illegible] spūs s. & nex' amborum. [illegible]
[illegible]. [illegible] sicut amborum amor. [illegible]
[illegible] amor [illegible]. [illegible]
[illegible] amore filij angelicū [illegible]
[illegible] intelli [illegible]. [illegible] spūs s.
amor [illegible] filij [illegible] necessario
[illegible]. Vn̄. [illegible] de tri. [illegible]
spūs s. Nō ē [illegible] aliquid duorum [illegible]
[illegible]. [illegible]
[illegible] in p^{ma} q̄one [illegible]
uult [illegible] sine [illegible] nō
[illegible] uult. [illegible]
[illegible] spūm s. [illegible] intelli [illegible]
[illegible] processio spūs s. [illegible]
[illegible] ppetua [illegible]. [illegible]
[illegible] spūs s. [illegible] spūs s. procedit p mō u
[illegible] nō [illegible]
[illegible] intelligebat [illegible]. [illegible]

Hic [illegible] ē spūm s. a pr̄e & filio [illegible].

ē [illegible] magr̄ [illegible] processione spūs s. in [illegible]
[illegible] procedit sic [illegible]
[illegible] processione [illegible] pr̄
dic. [illegible] ista [illegible] in [illegible]
sio spūs s. ē a pr̄e & filio. [illegible] p quē
mō ē a pr̄e & filio. [illegible] spūs s. [illegible]
spūs s. [illegible] magr̄ [illegible]
spūs s. procedit a pr̄e & filio [illegible]
oppinione [illegible]. Quā tn̄ [illegible] auctes
[illegible] dissoluit. [illegible]
[illegible] mg° opp[illegible] oppinioni latinorum [illegible]
tat. [illegible]

Hic tota hac [illegible]. pertractat magr̄ &
[illegible] de processione spūs s. [illegible]
[illegible] q. procedit [illegible]
[illegible] a pr̄e & filio. [illegible] p^o [illegible] ē
[illegible] spūs s. procedit a pr̄e [illegible]
[illegible] nō [illegible] a pr̄e pro
cedat a filio [illegible] p^o q nō. [illegible]
[illegible] filiū [illegible] pr̄is filiū. [illegible] procedē
[illegible] a pr̄e spūm s. filiu [illegible] spūm
s. nō tn̄ a filio [illegible]
[illegible] de spū s. [illegible]
[illegible] ab ipo [illegible] nō [illegible]
[illegible] & ussʒ [illegible]
[illegible]. como filius [illegible]
[illegible] pr̄is radius ussʒ [illegible]
[illegible] & [illegible]
[illegible] procedit ab a°
[illegible] procedē. [illegible]
ab [illegible] spūs s. procedat eterna
[illegible] ab [illegible] procedit [illegible] aliquē. procedit
aū a pr̄e [illegible] spūs q a pr̄e procedit. [illegible]
[illegible] nō procedat in seipm [illegible] ē inuenire
[illegible] procedat [illegible] filiū. procedit [illegible] a
pr̄e in filiū. [illegible] a filio. [illegible] procedit
a filio [illegible] nō procedat in seipm [illegible]
nō sic [illegible] procedit a filio in
[illegible] a filio [illegible]
[illegible] sic [illegible] oīs emana
tionis. [illegible]
[illegible] nō [illegible]
[illegible] magr̄ [illegible]
illo [illegible] s. de. Non [illegible] a filio [illegible]
mō & [illegible] qz insepabilis ē ame
& a pr̄e [illegible]. [illegible] nō ē [illegible]
me [illegible]. [illegible] nōia
ē [illegible] a filio sic ex [illegible] pr̄e [illegible].

[illegible] qz ex ista [illegible] in ista [illegible]
[illegible] ab unitate ecclie sunt diuisi. pti
naciter tenentes [illegible] qz sacrosancta roma
na eccā apostolica [illegible] auctas fidei d[illegible]
[illegible] docet & tenet. Vnde [illegible]
[illegible] q spūs s. a filio nō procedit [illegible]
[illegible] sunt agnus ecclie separati.
[illegible] in hoc suo errore permanent pst
[illegible] sup romana ecclia [illegible]
matis [illegible] [illegible] no
[illegible]. [illegible] celebra
tis in [illegible] catho[illegible] ē [illegible]
[illegible] immodati [illegible] au
[illegible] processione
spūs s. a filio [illegible]. [illegible] latini
q p illa [illegible] catholica [illegible]
[illegible]
[illegible] immodati. [illegible]
mat eccā romana [illegible]
[illegible]
tenet & [illegible] spūm s. a pr̄e & filio [illegible]
[illegible] in simbolo [illegible]
spūm s. [illegible] spūs s. [illegible] pro
[illegible] possent [illegible] auctes
innumere & [illegible]. sufficiat
[illegible] ult' supponitas [illegible] induce auctes
[illegible] duabz [illegible]. [illegible] Jo. [illegible]
q de filio procedit spūs s. [illegible] spūs. filiū
[illegible] ab eo nō procederet. nō p resurrectiom
insufflasset [illegible] a. accipite spūm s. [illegible]
ē a^d [illegible] q procedit spūs ab [illegible]
no [illegible] filiū [illegible]
[illegible] ipm intelli [illegible] ipm filiū
[illegible] opposito [illegible] &
[illegible] alia ab ipo intelli[illegible] filio nō
[illegible] opposito [illegible] intelli[illegible]
sic in filio sic in pr̄e. Non tn̄ filius pōt
[illegible] filiū p actu intellig. eo q intelli
[illegible] nō ē in filio [illegible] illo [illegible] est in
pr̄e. [illegible] opposito eo q ipe filius p mō
intellig emanat. [illegible] emana
[illegible] emanat ē opposit [illegible]
qz uoluntas [illegible] ē in filio [illegible] in pr̄e
[illegible] uoluntas nō [illegible] principiū
[illegible] filiū. [illegible] in ipa distinguat a
pr̄e. [illegible] uoluntas sic in filio [illegible]
[illegible] sic in pr̄e [illegible]
[illegible] procedere p mōm uolu[illegible] nō

procedit a filio. [illegible] filius [illegible]
[illegible] filiū nō [illegible] filiū
[illegible] negare [illegible] procedens a pr̄e nō
procedat a filio. [illegible] ipm nō procedē
a pr̄e [illegible] sic [illegible] filiu
[illegible] ratio [illegible]
[illegible]
[illegible] nō
in ea [illegible] distinguat [illegible]
[illegible] ē pr̄ & filiu [illegible]
[illegible] spūs s. nō distinguat pr̄ & filius [illegible]
[illegible] filius [illegible] opposito [illegible]
[illegible]
sic pr̄ & filius sunt unū [illegible] spūs s. [illegible]
[illegible] sic pr̄ & filius a spū s. [illegible]
[illegible] sunt unū [illegible]
[illegible] sic pr̄ & filius [illegible] spūm s. sunt
unū [illegible]. [illegible] alia [illegible]
[illegible] spūs s. nō procedit a filio filius [illegible] a
spū s. [illegible] filius [illegible] intelli
[illegible] spūs s. nō [illegible] filius qz nō p
[illegible] intellig. [illegible]
ipm intelli [illegible] sic [illegible] in diuinis
nō [illegible] mō [illegible] in pr̄e
[illegible] quācuis nō procedat p mō intellig
ipm tn̄ intelli[illegible] ratio [illegible]
procedat [illegible] filius [illegible]
emanat spūs s. Dato [illegible] nō [illegible]
a filio ut [illegible] intelli
nō distinguet a pr̄e qz nō procedit ab
eo p mō intellig sʒ p mō uolu[illegible] intellig
[illegible] aliquo mō ratio emanad[illegible]
[illegible] nō procedē a filio [illegible] ipm in
tellig [illegible] quo ē in pr̄e. [illegible]
[illegible] sic [illegible] pri. [illegible]
[illegible] fuit
[illegible] dubitatio. [illegible] nō [illegible]
[illegible] latini [illegible]
[illegible] consentiunt [illegible]
[illegible] s. dato q spūs s. nō procedat a filio
ut [illegible] distinguet ab eo [illegible]
[illegible]. [illegible] argumentis [illegible]
[illegible] q hic sunt [illegible] oppiniones
opposite de directo. [illegible]
[illegible]
[illegible] utrinqz
[illegible] magis & famosi. [illegible] spūs
s. a filio nō procedat [illegible] posset ab eo
[illegible] distingui. [illegible] potissima [illegible]
hoc [illegible]. [illegible] in diui
nis sunt oīa unū ubi nō obuiat [illegible].

p̄ dr̄ b9. q̄ ista ātinet u̅nus relō mltiplicat trinitas. alia aūt innuenat relō opposita in e[illegible] s[illegible]. sic mo p̄cedit ab eo [illegible] mō distinguit ab eo. [illegible] [illegible] [illegible]. Dn̄r ē [illegible] [illegible] inuenit [illegible] filii3 sic alii3 [illegible]. Eunt ē relōnes [illegible] [illegible] opposite. [illegible] [illegible] sic artifex [illegible] [illegible] sunt oms̄ [illegible] relōnis. [illegible] filiū [illegible] relō opposita [illegible] [illegible] filius. [illegible] [illegible] relō [illegible] ta [illegible] [illegible] [illegible] distinguit filius [illegible] relōm op posita ab alio filio. [illegible] relōm [illegible] no [illegible] distincta. Non eni distinguit [illegible] mō relō opposita distinguit [illegible] [illegible] [illegible]. Alie aū [illegible] [illegible]. Nam p relōnē no refert aliquid ad suū oppoītū relate. [illegible] filius p̄ filiatō [illegible] refert [illegible]. [illegible] [illegible] p̄ [illegible] ratio [illegible] relō tonis [illegible] opposita relate [illegible] referunt [illegible] ab oppoī to distinguit relō. Relōnes eni no op posite. distinguit [illegible]. [illegible] filius distinguit ab alio no [illegible] refert [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

q̄ e ptī agentia [illegible] uenīat ad uel
effectus productōn posīmt [illegible]
g illuc [illegible] aliquī e mū [illegible]
tertiū disponit [illegible] e sic producitur [illegible]
ras. de agentib; [illegible] sunt [illegible]
liq; m al [illegible] no tn̄ [illegible] de po
ci mg° sunt. Isto m̄ [illegible]
nalis [illegible] q̄ auctua [illegible]
[illegible] effe [illegible] ut sint
influentia [illegible] cor [illegible]
attribus [illegible] e sequenter [illegible]
[illegible] disponit [illegible] introductor. Alii
[illegible] disponit [illegible]
actiōs [illegible] agit. [illegible] producit
[illegible] filius [illegible] uno [illegible]
[illegible] ab uno p actiōs. [illegible] accidat
[illegible] ut [illegible]
[illegible] producit [illegible] Alii
[illegible] agentib; [illegible]
[illegible] no [illegible] ago
[illegible] producit [illegible]
ab agente [illegible] est formam
quā induit ignis [illegible] inducat
[illegible] ignis [illegible]
Ite [illegible] agentia. [illegible]
[illegible] filius. [illegible] p aliud
[illegible] mō producitur [illegible]
q̄ [illegible] filium. [illegible] opā [illegible]
filius [illegible]
[illegible] filius [illegible]
[illegible] facta. [illegible]
[illegible] filius
[illegible] filius [illegible]
[illegible] ab [illegible]
[illegible] producit [illegible]
no producit [illegible] imme
[illegible] filius
filius agit [illegible] p filium. [illegible]
[illegible] filius agit [illegible] agit. [illegible]
[illegible]
[illegible] spiritus [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Nec [illegible] mō [illegible] illo [illegible] facit [illegible]
ne [illegible] C [illegible] uero [illegible]
[illegible] in productione [illegible] non
[illegible] uterus [illegible] mō. [illegible]
[illegible] unus [illegible]
[illegible] in productione
[illegible] filius [illegible]
[illegible] spirat p filium [illegible] filius [illegible]
[illegible] spirat [illegible] immediate [illegible] spirat
[illegible] immediate [illegible] spirat [illegible] Hoc
[illegible] processio. [illegible] alia
mediata [illegible] alia immediata [illegible] alia media
ta [illegible] immediata simul. [illegible] Nam
[illegible] facit de costa ade [illegible]
ab eua. mediate processit ab adam. [illegible]
[illegible] processit ab adam [illegible] filius
filius. [illegible] mediate [illegible] filius [illegible] ab a
dam [illegible] ab eua [illegible] processit [illegible] immediate. [illegible]
[illegible] mediata processio [illegible] ab illo [illegible]
[illegible] productum [illegible]
[illegible] eua [illegible] producit [illegible] media
te [illegible] producit [illegible] processit ab
[illegible] mō [illegible] producit [illegible] immediate
[illegible] immediate [illegible]
[illegible] producit [illegible] producit [illegible] filius
[illegible]
[illegible] C [illegible]
[illegible] producit [illegible] in
[illegible] appetit [illegible]
[illegible] appetit [illegible]
[illegible]
[illegible] possit [illegible]
[illegible] ista [illegible]

Post [illegible] magister [illegible] processio
ne [illegible] producit [illegible]
[illegible] producit [illegible]
[illegible] C [illegible] ista. [illegible]
[illegible] generat [illegible]
[illegible] ingenitū [illegible]
[illegible] genitū no [illegible] potentia [illegible]
[illegible] producit [illegible]
[illegible] processio. [illegible]
[illegible] filius [illegible] illa [illegible] no [illegible]
[illegible] in [illegible]
[illegible] C [illegible]
[illegible]
[illegible] oppinionem. [illegible]
[illegible]
[illegible] ante [illegible]

Circa [illegible] C [illegible] in diuinis
[illegible] processio [illegible] producit [illegible]
[illegible] ab alio [illegible] producitur [illegible] distinctum [illegible]
in deo no e alia distinctio [illegible] summa simplici
[illegible] in deo no est processio [illegible]
[illegible] processio. [illegible]
in diuinis [illegible] est. in diuinis
est [illegible] simplicem. [illegible]
[illegible] aliquam oppinionem [illegible] duo supposi
[illegible] simpliciter [illegible] distingui no possunt
sine processione unius ab altero [illegible] talis
[illegible] origo [illegible] processio in diuinis ponenda est
[illegible] illa processio [illegible] intelligi
[illegible] processio [illegible] mō
[illegible] processio [illegible]
isto mō [illegible]
[illegible]
[illegible] calor producit ab
igne [illegible]
[illegible] producit ab intelli
gente [illegible] amor ab amante. [illegible] intell
[illegible] intellectus [illegible] producit [illegible] ipsum
[illegible] conceptio [illegible] intellectus [illegible]
[illegible] conceptum [illegible]
illa conceptio [illegible] uocis.
[illegible] no sint
[illegible] intelligit [illegible]
[illegible] processio
[illegible] in [illegible]
[illegible] alio [illegible]
[illegible] intellectu [illegible] intelligit. [illegible]
[illegible] intellectus [illegible] manet in ipso
[illegible] amoris ab amante [illegible] in
[illegible] processionib; est [illegible]
Nam [illegible] distinctus
[illegible] ypostasim. [illegible] alia [illegible]
[illegible] alia [illegible] Non
[illegible] alia ypostasis [illegible] sunt
[illegible] ypostasis [illegible]
[illegible] ypostasis [illegible] natura [illegible]
[illegible] in diuino [illegible]
[illegible] aqua emanat [illegible]
[illegible] ypostasis [illegible]
[illegible] ypostasis [illegible] no [illegible] ypostasis
[illegible]
[illegible] diuinum [illegible]
[illegible]

[illegible] ypostasis. [illegible]
uno [illegible] intellectus [illegible]
[illegible] amore [illegible] ad amorem diuinum.
[illegible] producit [illegible] mō magis [illegible]
[illegible] in diuinis [illegible] amoris a
[illegible] no e
[illegible] ypostasis. [illegible] producit [illegible]
distinctum ab eo [illegible] producit [illegible]
[illegible] in nob [illegible] processio na
[illegible] ypostasis [illegible] ne. [illegible]
[illegible] distincta [illegible] ypostasis
[illegible] amor no [illegible]
[illegible] ypostasis [illegible] in diuinis
e processio [illegible] intellectus no [illegible]
magis [illegible] in natura intell
[illegible] alia [illegible]
[illegible] in diuinis sint [illegible] processiones. [illegible]
[illegible] sunt due processiones [illegible]
[illegible] alia [illegible]
[illegible]
in diuinis e processio [illegible] actio [illegible]
manet in agente. [illegible] actio
in natura intellectuali [illegible] actio intellectus [illegible] actio
uoluntatis [illegible] actione intellectus [illegible] pas
sio [illegible] actionem [illegible] uoluntatis. [illegible]
[illegible] alia processio. [illegible] amoris. [illegible]
[illegible] in amante [illegible] processione
[illegible] intellectu [illegible]
[illegible] due processiones. [illegible] amoris
[illegible] in natura intell [illegible] no possunt [illegible] due
actiones [illegible] manentes. [illegible] intellectus [illegible]
[illegible]
In diuinis sint [illegible] due processio
nes [illegible] no [illegible] nisi actio
[illegible] uoluntatis [illegible] processio [illegible]
amoris [illegible] intellectus [illegible]
[illegible] ratio processionis [illegible]
[illegible] alio titulo. [illegible] producit [illegible]
[illegible] ab alio [illegible] actione [illegible] mō [illegible]
[illegible] filio [illegible] ab alio [illegible]
[illegible] ab [illegible]
[illegible] producit [illegible]
[illegible] producit [illegible] magis [illegible]
[illegible] actione [illegible] qua producit
[illegible] actio [illegible] qua producit [illegible]
no producit [illegible]

[illegible] in actu suo non cadit [illegible] intellectus [illegible] quod non [illegible] in actu suo [illegible] magis conformatur in amato. [illegible] in actu voluntatis magis reservatur ratio processionis quam in actu intellectus. Propter quod [illegible] procedere competit [illegible] spiritui sancto [illegible] spiritus sanctus [illegible] procedit per actum voluntatis [illegible] alias rationes [illegible]. Primo modo [illegible] includit [illegible]. Secundo modo [illegible] includit [illegible] magis completa ratio processionis [illegible] procedit ut amor procedens ab amante in amatum magis reservat ratio processionis [illegible] in processione filius [illegible] emanatio [illegible] quia emanatio filii [illegible] emanationes [illegible] appellatur spiritus sanctus [illegible] nomen [illegible] emanationis [illegible] ita emanatio spiritus sancti [illegible] spiratio [illegible] emanatio spiritus sancti sive processioni [illegible] ratio generationis. Ita quod spiritus sanctus [illegible] possit dici genitus sive filius [illegible] non [illegible] emanatio [illegible] ratio generationis [illegible] possimus [illegible] negatione [illegible] terminum generationis [illegible].

[illegible] generationis [illegible] primo modo [illegible] ad generationem [illegible] non [illegible] filius [illegible] unigenitus [illegible] factus [illegible] in adoptione nascitur [illegible] filius [illegible] filius dei [illegible] per adoptionem [illegible] generationis [illegible] genitus. Nam [illegible] procedit [illegible] filius [illegible] spiritus sanctus per inspirationem [illegible] voluntatis [illegible] generationis [illegible] omnia [illegible] ordine [illegible] generantium [illegible] filius [illegible] generatione [illegible] passivum [illegible] passio [illegible] procedit [illegible] filius [illegible] passio [illegible] activum [illegible] passivum [illegible] nomen generationis [illegible] non [illegible] spiritus sanctus procedit [illegible].

[illegible] filius dei [illegible] absurdissimum [illegible] filius [illegible] contra [illegible] aliquid tale suspicari [illegible] passivum [illegible] generationis [illegible]. Nam cum filius [illegible] procedit [illegible] subsistens [illegible] non [illegible] referatur [illegible] genito [illegible] amor [illegible] comparatione [illegible] procedit [illegible] processione [illegible] non procedit ut genitus [illegible] non [illegible] naturaliter genitum [illegible] natum [illegible] filius [illegible] filius [illegible] refertur [illegible] spiritus sanctus non [illegible] filius [illegible] genitus [illegible] spiritus sanctus [illegible] nomen genitum non [illegible] non potest dici genitus [illegible] potest dici ingenitus [illegible] ingenitum [illegible] privatio [illegible] in divinis [illegible] privatio [illegible] negatione [illegible] negationem [illegible] aliquid [illegible] aliquid [illegible] ab alio [illegible] negationem [illegible] negatio [illegible] fundata [illegible] non [illegible] ingenitus [illegible] spiritus [illegible] modo [illegible] generatio [illegible] tota [illegible] emanatio [illegible] non possit [illegible] aliqua [illegible] nisi [illegible] suam difficultatem [illegible] litigiosa [illegible] non [illegible].

[illegible] processionem [illegible] procedit [illegible] ab eo a quo procedit [illegible] procedit [illegible] non [illegible] processus procedit [illegible] ab eo a quo procedit [illegible] quanto [illegible] magis intelligitur tanto [illegible] intellectus [illegible] magis [illegible] intellectus [illegible] in divinis [illegible] processionis [illegible] divinis [illegible] ab eo a quo procedit [illegible] omni [illegible] sufficiat.

Praeterea diligenter notandum. Postquam determinavit magister de eterna processione spiritus sancti, in ista parte determinat de eius processione temporali [illegible] in [illegible] primo agit de illa processione [illegible] secundo agit [illegible] tertio agit de [illegible] quarto [illegible] processione temporali [illegible] in [illegible] primo [illegible] spiritus sanctus [illegible] processione temporali [illegible] ab [illegible] non [illegible] in eternaliter [illegible] temporaliter [illegible] temporalis processio [illegible] temporali [illegible] processione [illegible] temporale processionem [illegible] spiritus sanctus [illegible] non [illegible] in effectu suo [illegible] spiritus sanctus [illegible] quia spiritus sanctus [illegible].

[illegible] diffinitione [illegible] dicit magister de processione temporali spiritus sancti [illegible] processio [illegible] qua spiritus sanctus procedit temporaliter [illegible] non [illegible] in omni [illegible] non procedit in aliquam [illegible] non possit temporaliter [illegible] spiritus sanctus [illegible] non.

hec abea .i. ꝑ q̄ꝫ procedit in ipsum ꝑ
procedit ꝯceptue in datum ... p̄ ... p̄
processione sp̄s s̄. cū predicta in ipotē
ē dup̄ ... habitudo. Cum a dep̄l ... procedit
... hac habitudinē no pōt ēe processio sp̄s
... n ēēna. Alia habitudo ē ...
ul' ... procedit ...
cessio sp̄s s̄. ē ... ꝫ ēēna ...
habitudinē ... ad ... procedit
sic in ... sic cū ... habitudo sic ēēna
...

[illegible]

[illegible]

emor [illegible] emanatorie [illegible] alio tamen
visibiliter vel invisibiliter apparere illi patre
[illegible] supposito missionis [illegible]
emanatio patris [illegible] connectu [illegible]
missionis. [illegible] non est [illegible]
[illegible] similitatis quamvis similitas [illegible]
[illegible] includat de connectu. [illegible]
¶ [illegible] melius dicat [illegible]
[illegible] appareat [illegible] definitionem [illegible]
. o. donationem a missione [illegible] de
[illegible] quone [illegible] quod [illegible] processio [illegible]
ubi est [illegible] quod unum est de processione
locali. [illegible] non [illegible] unum [illegible]
addit [illegible] magna [illegible]
propter hoc [illegible] alio modo in illa [illegible] incipit
[illegible] propius dicat [illegible] propter hoc quod illa [illegible]
alio modo incipit [illegible]

Hic [illegible] post
[illegible] magister [illegible] procedit [illegible]
[illegible] temporali processione [illegible] incipit
[illegible] tali processione procedat [illegible]
[illegible] missi [illegible]
[illegible] Hoc autem [illegible]
[illegible] Non autem [illegible] in
[illegible] dat missio [illegible]
[illegible] hanc [illegible]
[illegible] quem mitti a
[illegible] missionis
[illegible]
¶ prima [illegible] filium missum [illegible]
[illegible]
[illegible] missi [illegible]
[illegible] illa [illegible]
[illegible] mitti [illegible]
[illegible] mitti [illegible]
[illegible] ¶ [illegible] illa [illegible]
[illegible] missionum [illegible]
[illegible] illorum [illegible]
[illegible]
[illegible] ¶ [illegible] illa [illegible] quod incipit
[illegible] errorem
[illegible] putaverit [illegible]

Ad [illegible] declarationem [illegible]
[illegible] in qua agit [illegible] de temporali
processione [illegible] temporalis de mis

[illegible] est per [illegible] ¶ [illegible] mis
[illegible] divinus personis [illegible] quod
[illegible] missus [illegible] mitteretur. [illegible]
[illegible] una non est [illegible] alia [illegible] una
non mittit ab alia ¶ [illegible] mitti
est [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] mitti est [illegible] [illegible]
mitti non potest. [illegible] in divinis personis
[illegible] separabile ut [illegible] una persona
non mittitur ab alia ¶ [illegible] missio [illegible]
[illegible] motum localem. [illegible]
[illegible] persone misse [illegible] sunt [illegible]
divinis personis [illegible] moveatur [illegible]
non sit una [illegible] alia ¶ [illegible] Non
[illegible] ergo [illegible] ergo [illegible] missi me
[illegible] ¶ [illegible] missionis
[illegible] potentie [illegible] mis
[illegible] mittitur [illegible]
[illegible] missi [illegible] mittitur [illegible]
[illegible] aliquis mittitur [illegible] processio [illegible]
[illegible] imperium [illegible]
[illegible]
[illegible] ¶ [illegible] originem
[illegible] ¶ [illegible]
[illegible] mittitur. [illegible] aliquo
modo incipiat [illegible] quod plus ibi [illegible] non
erat quod mittitur [illegible] incipit [illegible] aliquo
modo esse quo plus non erat [illegible] potest [illegible]
missio divine persone [illegible] importat
[illegible] originem [illegible] processione [illegible]
[illegible] auctoritate [illegible] importat [illegible]
[illegible] novum modo [illegible] in aliquo. [illegible]
[illegible] missus apparere in [illegible]
[illegible] in [illegible]
[illegible] erat [illegible]
¶ [illegible] missio
[illegible] manifestatio per missionem [illegible] donum
[illegible] missio [illegible]
[illegible] non
nisi novus modo ibi [illegible] quod mitti
debet [illegible] aliquo novo dono quod dat
[illegible] manifestum est [illegible]
[illegible] de novo [illegible] plus
[illegible] missio non est [illegible] quia manifestatio per
[illegible] per aliquod donum [illegible]
[illegible] declarandum [illegible]

[illegible] missio [illegible] est per emanationem
vel [illegible] per aliquem [illegible] apparitum ac
tu vel habitu manifestam. [illegible]
[illegible] vel simpliciter [illegible] vel [illegible]
[illegible] actu vel habitu [illegible]
missionis [illegible] omni missioni sive
visibili sive invisibili [illegible] missioni
[illegible] missioni simpliciter [illegible] mani
festatio [illegible] missionis [illegible] propter hoc
quod [illegible] aliquam missionem accip
[illegible] amicos [illegible]
¶ [illegible] aliquam [illegible]
¶ [illegible] mitti [illegible]
[illegible] per emanationem ab alia accip [illegible]
[illegible] potentie [illegible].
[illegible] potest [illegible]
¶ [illegible] aliqua persona missa fuerit ab
eterno. [illegible] in procedenti [illegible]
quod missio est per emanationem per aliquem effec
tum sibi appropriatum actu vel habitu mani
festatum [illegible] potius in [illegible]
procedenti. [illegible] talis manifestatio non potest [illegible]
[illegible] mitti [illegible]
non [illegible] in hiis
nominibus quod importat [illegible] originem
est [illegible] ¶ [illegible]
[illegible] in sua significatione importat [illegible]
[illegible] processio [illegible]
¶ [illegible] determinat processionis [illegible] eternum [illegible]
[illegible] inspiratio. Nam [illegible] processio
divine persone in naturam divinam. [illegible] spi
ratio passive accepta importat pas
sionem amoris [illegible] ¶ [illegible]
[illegible] importat [illegible]
[illegible] missio [illegible] ad
[illegible] aliquo [illegible]
[illegible] divina [illegible] ab aliquo [illegible]
in ea novo [illegible] modo est [illegible] temporale
[illegible] processio [illegible] in divinis [illegible]
[illegible] spiratio [illegible] ab eterno
¶ processio autem [illegible] in divinis
[illegible] Nam filius ab eterno
processit ut [illegible] ut [illegible]
[illegible] missionem invisibilem [illegible] ut [illegible]
in [illegible] invisibilem missionem.

[illegible] quone [illegible] mitti [illegible].
¶ [illegible] dat mitti [illegible] filius [illegible]
[illegible] mittitur. Nam [illegible] illorum est persona e
manans [illegible] manifestata per aliquem effectum
appropriatum. [illegible] per effectum [illegible]
[illegible] per effectum [illegible] ordine
[illegible] quia [illegible] mitti
[illegible] in aliquo effectu [illegible] apparato
aliquem manifestat [illegible]
[illegible] Non solum capitis affirmare
[illegible] per [illegible] plus [illegible]
[illegible] missio
[illegible] manifestationem [illegible]
missa emanationem ut supra visum est
[illegible] non emanat [illegible] manifestari non
est mitti. [illegible]
[illegible] in [illegible]
[illegible] apparere [illegible]
[illegible] genuit [illegible] procedit
[illegible] missus [illegible]
[illegible]
[illegible] magistri [illegible]
[illegible] missus
[illegible] mittat
[illegible] aliud [illegible]
missi [illegible] non [illegible] mis
[illegible] quod non emanat ab aliquo [illegible] mis
sio [illegible] includat [illegible] aga
[illegible] missio [illegible] mittitur [illegible]
[illegible]
[illegible] non [illegible]
[illegible] missus [illegible]
[illegible]
[illegible] magistri [illegible]
[illegible] missio [illegible]
[illegible] missio [illegible] in
[illegible] missio [illegible] dico
importat. ¶ emanatione [illegible] manifesta
tione. [illegible] de [illegible] signis [illegible]
manifestatione [illegible]
[illegible] quod mitti [illegible] ab [illegible]
[illegible] mittitur [illegible]
[illegible] importat emanatione [illegible] connotat in missio
emanatione [illegible] manifesto [illegible] propter hoc quod [illegible]
mittitur per modum actionis [illegible] mitti per modum
passionis [illegible] emanatio [illegible]
[illegible] est [illegible] mittit [illegible] declarat

[illegible]

9pa ad ipm ut dicebā ꝙ sic ad di
ce cō᷑ ꝗsic mutit rad' aple. Et
dnete auctē ꝙ m̄cti. ꝓcallia
picetore / ad ad dante uel isteom
rauote. vg mittit mitti a pcepto
re legat a papa. Et ꝗ ista gpetit
missioni. no mg mot ꝑ ss' mg
missio. lo ista [illegible] Nam
missio ꝗtap amo sic a fuit dom
ꝙ / ꝓss / Cauite / rauote / [illegible] a mis
sio ꝗpi ad ea [illegible]
ad ipm / sia mictit aliqd aliqn ad
aliq locu / ut gestat ibi. sic lapis mi
tit̄ dorsum / aliq mictit aliq ut
hat / sic mictit dom ꝗxenu / alij
qn micti aliqs ut opet. Sc mitti

[illegible]

[illegible] talis res invisibilis [illegible] quo ab alio [illegible] [illegible] apparitio [illegible] ab alio [illegible]

[illegible] addit [illegible] [illegible] missio [illegible] [illegible] invisibilis [illegible] apparet [illegible]

[illegible]

[illegible] representat [illegible] in aliquo [illegible] [illegible] repraesentat in alio [illegible] [illegible] alio divini [illegible] [illegible] talis [illegible] missio [illegible] invisibilis [illegible]

[illegible]

[illegible] talis missio [illegible] visibilis [illegible] in columbe [illegible] [illegible] plenitudo gratie [illegible] Christo [illegible] columba [illegible] non fuit verus ignis [illegible]

[illegible]

[illegible] apparuit in linguis ignis [illegible] Christo [illegible] invisibile est [illegible]

[illegible]

[illegible]

bo.

bo.

bonitate bo.

3. bo.

qesbatiu no [illegible] actu [illegible] usum
[illegible] habitu [illegible] grauitas habitu [illegible]
tum [illegible] [illegible] virtutibus [illegible]
[illegible] in quo nos [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] bono [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] opinio antiquorum [illegible]
[illegible] [illegible] opinio [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] est [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] omnes [illegible]
[illegible] motor [illegible] voluntas
[illegible] [illegible] bonum [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] mouet omnes alias [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] motiuas [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] aliquos motiuos
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] voluntas [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] differunt in [illegible]
[illegible] opinio [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
mediate [illegible] ut [illegible] motor
[illegible] [illegible] [illegible]
motor [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] est amor [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] amor [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
mouet [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] mouet [illegible]
[illegible] amor [illegible]
[illegible] [illegible] mouet
ut finis [illegible] [illegible] bom
[illegible] bom [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

eius aliquid esse. Caritas autem donum est
creatum infusum a deo per suam liberam
voluntatem et maius aliquando minus secundum dispo-
sitionem et minus magis sine sine aliqua
dispositione ut in prima illius. Licet deus
lege plus infundat magis secundum dispo-
sitionem. Sed tamen potest in toto attribui sine
dispositione. Quod non videtur sine dicto. Ergo
est alia positio firma forma et catho-
lica quod dicit quod caritas augetur. Hoc tamen
quod caritatem preexistentem in anima addit deus
unam lucem aliquid novum quod est caritas
ratiocinatur eius eis quod preexistens
est una perfectior caritas ex utramque
est gradus eius in potentia et recepta
actu. Sed est caritas habet aliquam lati-
tudinem secundum aliquas formas non tamen accidentibus
sed a quibusdam formales qualitates possint gra-
dus magis et minus ut est videri
albi. Nunc est quod formam quorum contra-
rium contra. Quia quanto simplicior
tanto virtuosior ut dicit de causis. Virtus
unita contrariorum quo magis composita minus
virtuosa. Caritas autem magis magis
est composita quam habet plures gradus etc. Dicendum
quod ulla prima quanto simplicior
videtur intelligi de simplicitate que excludit
compositionem essentialem et possibilem. Secundo de
tali simplicitate tanto caritas est simplicior
quanto plus in ea est de esse caritatis
quam sit per additionem alterius gradus con-
cluditur aliquis gradus possibilitas quod o-
portet in precedente caritate. Loquendo autem
de simplicitate que excludit compositionem ex
partibus gradibus actualibus. Sic quanto
est simplicior tanto minus virtuosa quam mi-
nus habet actualitatem. Nec est contra eam. Quod dicit
quod excedit entibus actu non potest
fieri unum per essentiam. Hoc est intelligendum de aliquo
tu completa. Sed caritas quamdiu est augmen-
tabilis non habet actualitatem completam.
Caritas non potest augeri quamdiu ipsa cari-
tas est augmentabilis. Videtur quod in infini-
tum. Dicendum quod caritatem in infi-
nitum augeri sic quod secundum illud potest
dupliciter intelligi. Uno modo quod ut gradus

continuum positum quod sit quod est ipsum sui
augeri in infinitum et infinities
cuius partes innumerabiles. Sic
quod sunt. Isto modo caritas non potest
esse in infinitum in aliquo. Posset
dici quod capacitas alterius repleri aut non
posset in eo caritas esse in actu
Secundo modo potest dici aliquid augeri in in-
finitum non simpliciter. Quod quia dicit perfectio-
nibus attingere. Sic patet quod geometria
probat .14. geometrie. Geometrie quod an-
gulus quod cum dyametri circuli et
semicirculo est contra acutorum quod semper et
quanto maius est circulus tanto est magis
amplius. Et sic in infinitum dicit quod et
angulus in infinitum crescit angulus
major quam pervenire ad quantitatem an-
guli recti. Quia non fit non est infinitum.
Sed attingit angulum maior eo. Et totalis
rursus. Sic autem caritatem esse in in-
finitum non videtur inconveniens. Quia potest
aliquis dici ubi caritatis pertinet. Preterea dicta
potest esse ad illam non attingere. Quia
Deus est in via. Tamen caritas sua sit
in patria et infinita quam sit in via et
ut caritas patrie absolute et quam cari-
tas licet ponere quod caritatem sit augmentabilis
in infinitum. Et quod finitum sit de aligibilis
sine fine. Ipsa tamen caritas de se non potest
augeri in infinitum. Quod patet per Augustinum.
In suscipientis capacitate. Quod dicitur
quod ab eterno preordinatur quod compleat deus est
mensura caritatis. Suscipientis. Li-
cet et augeatur capacitas autem est tali
susceptione eo tamen quod data est sibi certa
lex limitis ultra quam et capacitas
non potest extendi. Potest non est possibilis in
data determinatum caritatis. Cum potest
ita repleri et capacitas quod non remaneat
ubi possibilitas ad alterius caritatis gra-
dum quod caritas autem secundum. In eis vide-
tur est capacitatem ad aliquid ad quod est
maior facultates capax. Et non potest
securitate est. Quod est quod capacitas vali-
dior fue totalis caritate completa est et tamen

illa est caritas finita est. Consequenter
queritur si ex actu quolibet caritatis augeatur caritas. Et
quod sic. Dicit quod non dicendum est quod circa
...
dolore ... in ... dispositionem ...
aut ... augmentu caritatis sic ...
... ...
dicit ... alibi actu ...
alio alibi ... augeatur ... in no-
bis ... quod ... ...
non ... actu augetur in nobis
caritas. Sed est ex illo actu quod prodit
ex toto conatu voluntatis. Sed ... multis
quod equivaleat uni actui. Sicut ...
sic est illorum dicatur ex toto conatu ...
libus autem actus remissus non augetur
... multa tales fuerit multiplicatum ...
in virtute quod procedit ... ...
perfectus actus augetur. Similiter gutta non
cavat lapidem. Sed ... ...
sua quod procedentium cavat. Ubi
... illorum actuum remissorum disponit ad
augmentum ... potest ... ...
... quod dicit ... Prima est
ipsa virtus est ... ... 1. ...
Adhuc autem studium attingere
quod nos agere toto conatu. ... vide-
mus ... ...
... ex toto conatu ... potest
mus. ... ...
... admittimus ... ...
sic ... quod non admittimus ... ...
... Secundo. Virtus sit ... ...
... de ... ... est ... ...
... ... in ... ...
libus autem actus non ... ... in ...
... ... ex toto conatu ...
... ... frequentes. Sic
... ... super quod
toto conatu ... ... potest ...
... memoriam non tamen ... ... vo-
luntas. ... studium ... ...
... non ... ...
... ...
... in illa una vice ...
... memoria ...
... vehementi ... ...

... equalitatibus illius. Consequenter queritur utrum virtus
... ... actu primo ...
... ...
... virtutis ... augmento ... ...
de augmento ... ...
si debet augeri ex actu quod ille actus ...
vel ... ... Et ... ... virtus a
pluribus ... ...
non augetur nisi ab aliquo quod sit magis
tale quam quod debet augeri. Semper ...
debet esse tale in actu quale est patiens in
potentia. Sed si aliquid calidum debet ab aliquo
fieri magis calidum. Non sufficit quod ... ...
eque calidum cum illo quod debet fieri magis
calidum. Sed ... quod ... ... in calore. Eque
est calidum vel minus calidum non magis cale-
faciet. Sed potest minuere calorem. ... actus
remissus ... non augebit caritatem. Sed
potest minuere ... minutibus ... ...
... ... actibus caritas augetur. ...
non ... quod non potest minui. ...
... est. ... ... sit clarum ... ...
quod ... primo .2. ... ...
augetur ... ...
minuibilis est non tamen ... ...
... si augetur ex ... ...
... ut ... ...
... minuit sic est minuitur. Sic
caritas debeat minui. Non minuitur ...
... quod ... ...
caritas est ... ... vocatur
... ...
... ...
autem potest ... non minuit. Quod sic est mor-
tale ... ... tollit. ... est
veniale non ... attingit ... ut ...
... ... minuit. ... ...
... ... augetur ... ... potest
corrumpere ... veniale ... ...
autem ... ... corrumpat ...
... ... in
... ... in operationibus
... in ... quod ... ...
... in ... non minuitur ... Hoc
Notandum quod ... ... nota
sunt. ... ... ad finem ...
dat aliquid ... non ... tollit vel mi-
nuit directio ad finem. ... ... Non
minuitur ... ... in infinitum
... ... potest
tollere directionem finis nisi ... attingit.

32

h. d. 18.

q° 3ª

q° 2ª

q° 6

[illegible]

[illegible]

osistit equalitas ... [illegible] ... magnitudine ... [illegible]

Deus ... [illegible] ... magnitudo ... [illegible]

[illegible] ... magnitudo ... divina ... [illegible]

ptē ci q̄ instigadat̄ ... ex
instigalati. ḡ dā nē nō implicat ...
... ꝯ signis ...
instigādat nō posst. non eēt ...
... iō q̄ nō institue. ideo deb.
attendi apte agentis ...
... Ortus aūt ...
... nō sunt ...
... diuine ꝑ nō
... idem in eo. q̄ ... agens
... actū nō ...
... ideo ... debꝫ
attendi apte agentis ...

[illegible]

... nō ꝯpetebat ... ꝑ̄ ... supp̄oiti. ... pū des.

... aliq̄ ... ē ꝯtīta pō ...
... ꝯ ... ē ꝯtīta ... ut ... in ...
... ꝯ ... supp̄ ... ꝑ̄ ... ꝯ nō
pugnat ... ꝑ̄ ... ut in ...

arot aliq̄d.

finalis [illegible] ordinat [illegible] datorem [illegible] ad suum finem [illegible] effectus [illegible] finalis [illegible] sicut [illegible] ubi nulla [illegible] finali [illegible] bona bonitas [illegible] bonitatem [illegible] effectus [illegible] in infinitum [illegible] productum [illegible] ordo [illegible] participationem [illegible] causa [illegible] productione [illegible] in infinitum [illegible] alia [illegible] ordo originis [illegible] mutationem [illegible] in infinitum [illegible] ordo [illegible] ab alio [illegible] omnibus aliis ordo [illegible] alio [illegible] innatus [illegible] patet [illegible]

[illegible] ordo originis ut [illegible] Non inquam ordo [illegible] ratio [illegible] originem [illegible] ordo [illegible] ordo [illegible] infinitas [illegible] solus [illegible] causatio [illegible]

Hic oritur quaestio [illegible] magnitudinem [illegible] magnitudinem in eodem [illegible] potentia [illegible] deficiat aliquis [illegible] conclusiones [illegible] absolute [illegible] possit [illegible] solus [illegible] posset [illegible] solus [illegible] quandam [illegible]

Circa [illegible] in quo deficiat [illegible] infinitum [illegible] alius [illegible] conclusiva [illegible] cum alio [illegible] conclusio [illegible] intellectum [illegible] in alio [illegible]

Est [illegible] de intellectu [illegible] infinitas [illegible] indistinctione [illegible] superiora [illegible] de intellectu inferiori [illegible] Nam [illegible] de intellectu [illegible] intelligunt [illegible] superiora [illegible] de intellectu [illegible] inferiori [illegible] de intellectu [illegible] Nam [illegible] de intellectu [illegible] appositum [illegible] intelliguntur [illegible] negatione [illegible] duplicata [illegible] intelligitur [illegible] duplo [illegible] de intellectu [illegible] nugatio [illegible] de intellectu [illegible] apponatur [illegible] intellectu [illegible] intelligitur [illegible] nugatio [illegible] intellectu [illegible] non faciat nugationem [illegible] de intellectu [illegible] alia [illegible] alietate [illegible] conclusio [illegible] de intellectu [illegible] conclusio [illegible] alietas [illegible] conclusio [illegible] in alio [illegible] implicat [illegible] non possunt [illegible] conclusiva [illegible]

[illegible] non [illegible] Differentia [illegible] implicationes [illegible] magis [illegible] implicat [illegible] non [illegible] inferri [illegible] implicatio [illegible] denotationem [illegible] alba sunt [illegible] album [illegible] albo [illegible] non [illegible] possumus [illegible] conclusiones [illegible] in infinitum [illegible] solus [illegible] solutionis [illegible] in infinitum [illegible] omnia [illegible] conclusiva [illegible] conclusio [illegible] alietas [illegible] aliud [illegible] in infinitum [illegible] aliud [illegible] omnem [illegible] aliud [illegible] omne [illegible] in supposito [illegible] omne [illegible]

[illegible]

Coll. pertinendo ista. [illegible] ... est. [illegible] ... quod non facit [illegible] ... in predicato. Nam [illegible] ... excludat omnem aliam [illegible] ... omnia alia [illegible] ... Ita dicit in proposito ... non plus excludit ... solus. quia excludat ex [illegible] predicati.

Alia tamen dicit quod non est propter hoc nugatoria locutio [illegible] ... in [illegible] ... quod ista [illegible] ... sua in predicato ... si non plus excludit quam faciat [illegible] ... excludit aliud [illegible]

[illegible]

[illegible]

ratio(n)e. co(n)ceptus a(u)t(em) sec(un)d(u)m intentio(nem) ... ho(mo) intellig(it) sic co(n)ceptu(m) facit ... simul. ... q(uod) si ip(s)e intellig(it) unicu(m) solu(m) co(n)ceptum de se ... uno solo no(min)e se no(min)are pot(est) ... no(m)i(n)e ... illu(m) unu(m) co(n)ceptu(m). Nos n(on) sic q(uia) ... n(on) ... co(n)ceptus ... sed ... no(min)a ... in(com)plexa no(min)a ... in intellectione ... declarare no(n) possum(us) ... nos debemus laudare eum ... infinitor(um) no(min)u(m) ... q(uae) sunt in deo uno mo(do), nos a(utem) ... in multis mo(d)is ... diuine p(er)fectio(n)es sunt infinite, se no(n) s(un)t pot(est) no(min)are multis no(min)ib(us) ...

[illegible]

sua bo[illegible] ... [illegible]

accidens ... [illegible]

... nota ... [illegible]

[illegible]

... [illegible] ...

P[illegible] ... q. ... [illegible]

... magr ... [illegible]

... [illegible] ...

... ut puto

S[illegible] ... [illegible] ... magr ... [illegible]

... [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

songuit' n distinguit'. Modo g cōi qua
sigt p° p spali 9 pte eq̄ aliud. Ex
no distiōnis no p spali. Et est de
hoc ēo so ei pone hoc quo sigt p d
cnocs pati. Sonz au mduiduu no
il de uno. ¶ Et no a q distictio gna
importat hoc nom. p no ē distictio sig
ta q dicet cm de uno supposito q
ē distictio uaga so de distlibz de uno
petito uagi. Et qdam sp. Sic p° tre
cōi cōis ē cōi suppositis. Sed distiōnis
includit simul de cm de uno. Et q
illa distictio uaga ē pot dici succissi
ue de qlibz. Et sic ē p° plus ē p°
cum. ¶ Et no q q licet cōis
cōe cōis ē dist sic cōis illa p ē cōi
tas cōi. Alia distiōnis ¶ cōi ē cōis ē
eo q manet una ē eadem nūo no
diuisa in cōis suppositis. Sz sua cōitas
no ē cōitas alia q diuidit in suppositis
distictio no cōis st mag p mo utiq
Non ē ē eadē distictio p sic n' eadē
cōitas distincta in pte q m sp [illegible]
pria alia sibi. Alia spe. s. Hoc ē cōe
nuat p p° no. Sic ē [illegible] I utiqz mpo
tat modū oste mē ea q dir gnalr
q q dir spali. Et pone uni gēnu. Sz
singularit. Pone alt gnap interplica
tor. Quibz patet ola ap q [illegible]
[illegible] ptor. ¶ Nam q d psona
[illegible] p idem. Et q [illegible] ē eo a
p° Dicit ista aslla dir pone cōs qua
includit ¶ q au d pduidua nūa
bus esslla s ngnā dir pone sed.
cōitatis s. distiōnis ¶ [illegible] q hono
in psona licet sic nom no dicat gnalr
[illegible] rem q magis spat d pduu
mg includit gtonem. Et hoc pbat ad
mo notuz cōiu ē dōmo distincta
¶ No au sitū gpetit do nom p° a
gpetit d nom cōe. Imo potissime
[illegible] d ed q d ot [illegible] q. d. s. c. a. a
ē ab eo qd ē sapie dra ē sapia. Et
ab eo q ē sait dra ē sra. Ita ab eo
q ē eē dra ē eē. Et q deo magis
gpetit eē/ potissie d esse gpetit
au eē deo mag q̄ aliud cat [illegible]
plia dra. ¶ pma ē q solū diui
na gonitas ē siui eē. Nulla au alia

additas ē siui eē. So solus d dr gpe eē
[illegible] d q q p pm ē deus ee sibi q ē q pst
nota ē mag d sunt isse notē q
pdicat ptp distiōnis et eius ē dm
q p ipa passio d sbto [illegible] pma gpo
ē in pmo mō dicenda pso Alia m 2°
cōis ē [illegible] sunt sunt de pone sba
Non 6° gpetat. sic q p ē mcludis
in pone dicit eē. ē no in pone alic
altiug to potissime [illegible] ¶ q
q ē eē sub ratio anctz pfectionis
[illegible] ē dicat potissime eē in q° omnis
pfectiones gregant. Et q hoc ē in solo
deo to in ipso muenit omis ratio
entis. Et plus [illegible] ¶ p
q omē datū [illegible] ul
speri [illegible] au no ē sp datū. Et cum
[illegible] ul spem. [illegible] datu oē
[illegible] mag [illegible] g
ea q° alius datu. So [illegible]
no [illegible] ē [illegible] maxie [illegible]
ē [illegible]. eo q [illegible] ē omis [illegible] alius
Et q ola alia [illegible] no
ē plus [illegible] d eē ē sub eo ē
omē [illegible] ē ab eo [illegible] ut [illegible]
ssum mo [illegible] a. d. t. c. q. gai
ē m[illegible] d abusiue sbam uocari ut
noie ustatiori dicatur eē. q uē ac
[illegible] d. Ita ut [illegible] solum d
dicat opotat cōm eē [illegible] ē uē solus
q mgmulis ē. [illegible] nom sancto
suo moysi enucleauit cum ait. Ego
sum q sum. ¶ [illegible] pdcta q q deo gp
tat etiam nom sbe ē sbsistēt. Nam
sbsistē dno mo d q stat in se. Et
sba d. s. q q eius ē q si no indigens
alio ut sic. [illegible] d. Illa [illegible]
singlis. [illegible] ad ē dea ē q sp
ē. [illegible] a sba ē q̄ [illegible] ē nāt ē
sbsistat in se. ¶ Alio mo sbsistē d
astando sb [illegible] n. [illegible] a. sbsistat
d ut [illegible] sba dra posse in eo
aliqd [illegible] in sb. ē no ē simplex [illegible]
[illegible] au oste [illegible] ut sbsistat [illegible]
sue [illegible] illa bonitas no [illegible] eē [illegible] ē
q d abusiue sbam nūcupari. ¶
[illegible] pmū mō [illegible] qua sbsistēt
diuinis d [illegible] mō no 2m nō [illegible]
apta ola q solo p ea q dra sunt
tam in eō pme gonis p aliaz
cōsim d ē quali sunt sbam aqlr.

distantia. eo sba. sbsistē q ¶ [illegible]
q istis. q noibz latinis gspondent. q
s. sba essentia ypostasis. gspon
essentia ē [illegible]. ipm q est. gspondet
sbe [illegible] ipm. q est. gspondet
ypostasis. Hoc dico in ge creabli. In re au
increabli. sbsistēt d ipam gam ut dicta
gnitātē ul distincta noīi ppte. q
gspondet ypostasis. Hoc tamē d pdo
in nā ronali cui gspondet psona ¶ No
[illegible] q antiqui eos erat d sba q sbsistē
q sba rospondebat ypostasis. Sz bene d
[illegible] in diuinis g. sbe sbsistē uo
gspondebat essentia. q d. [illegible] rei creablis
[illegible] in ypostasi dicabat 3. sbsistentie [illegible]
q eē d sui est q sba gspondebat essentia
Et sbsistē ypostasis. Et gpetenti mo
d. 3. sbsistentie [illegible] 3. sbe ¶ Et q [illegible]
[illegible] ē cum 3. [illegible] in diuinis sit
3. entia. [illegible] ue sunt 3. sbe [illegible] 3 sb
sistentie [illegible] 3. ypostases. Et [illegible] 3. pso
ne. [illegible] in qua ista patent attendenda
[illegible] sunt supi.

2 q Hic dicendū e in qn. o2. cuiusmodi
[illegible] sunt de noibz pe
[illegible]. In hac pte tractat de noibz
numalibz [illegible] ista m. a ¶ In
p° [illegible] ista nota sunt a
[illegible] ¶ In 2a [illegible] ista. [illegible]
[illegible] cum dicimus [illegible] ¶ [illegible]
cont ista nota [illegible] distinct
Cum au dicimus d [illegible] ¶ [illegible]
scot ista unitas [illegible] ibi cum uo
d unitas.

Sicut ex dictis iam patet pot
in hac [illegible] tractat magr de
noibz nualibz quo s. dicunt in diuinis
[illegible] q p°. ¶ [illegible] in d. q unitas
[illegible] q no [illegible] sic sonat punct
[illegible] sic unitas ad uiam. Ppium
tas ē in eodem gnē cum gti. [illegible]
unitas ē in eodem gnē quo uiuo sumi
marie ē in gtitate. Et sic unitas ē
in deo [illegible] sic in gnē [illegible] ¶ In
gtitibz unitatibz gstituunt mltido. [illegible]
q in deo ē unitas. cum cum data
g unitas [illegible] unitatibz surgat
mltido. Et omis mltido [illegible] ē sub
sua unitt. Sz data [illegible] aliqd mal.

sunt q d solus. q sim est [illegible]
[illegible] [illegible] unitas d unius ē [illegible]
hat. q [illegible] q d no solum ē unus sz a
sumit unus. q q e duobz [illegible] q d
sunt tale q no ptiapare sz p eē
est tale. [illegible] au celi ē unu. Nam
pphim [illegible] sic res se ht ad eē. ita
ad unu eē. Unitas ē rei. est ipa rei en
titas. [illegible] q res ht mag aminus
eē mag aminus ht unu eē. Sua aut
entia [illegible] no sunt sua eē n [illegible]
a entitas. Sz ht eē p ptiapatōm [illegible]
in aliz talibz repit aliqd p accns. In
qbz au aliqd p accns. suppo no est
[illegible] n sua unitas p gnd ut pot
[illegible]. ¶ d. q [illegible] pma [illegible]
in qua ul est p accns est sua entitas
q ht eē p eēm no p ptiapatōm. q
ht eē unu celi. a no ptiapate. [illegible]
[illegible] dicat [illegible]. q d ē eē unitas a [illegible]
¶ Alia uo dra q sit ht eē ptiapate
ita q unu possunt mettr a no una
[illegible] 2a [illegible]. Omē [illegible]
tiapat uno unu ē q no unū [illegible]
sed ex distiōnis ipi unius. [illegible] au u
nius sumit ex [illegible]. Quato e
aliqd ē mag indiuisim tanto ē ma
ē unū. Et q omi dato qd d unū
pecat aliqs mō distiōnis cum omē datū
hat aliqua gpom [illegible] pom ad diuis
[illegible] no est unū simplr. Solus au d ē
unū simplr. q in eo nulla ē posito do
cum in eo nulla sit pta gpo [illegible]
[illegible] no [illegible] ē [illegible] sz ē ipa unitas
q to ē maxie unus ¶ [illegible] unitas
sic [illegible] deo tollit gum aliqua in deo
[illegible] d solū puatiō ¶ [illegible] ē [illegible]
unitas ē dupl. Una. s. q gutit cum
ente [illegible] unitas [illegible]. Alia [illegible]
[illegible] nū [illegible] unitas [illegible] ¶ Ratio
pme unitas [illegible] [illegible]. [illegible]
in sola puatiōne a indiuisiōne gsistit sz
q ostendz. ¶ Unū qd gutit cum en
te nil ē a° il gpo gsidata indistincta
in se ē distincta ab aliis. Sz unitas est
ipa rei nā. q d unitas [illegible] entitas. Enti
tas pout dat eē rei. q sic hoc. Unitas
au pout dat ei q sit aliud ab hoc. Et
quantitas d pout dat hoc q sic hoc
d entitas pout dat ei [illegible] a ab o a
ab hoc d unitas. ē nichil addit.

p hoc q ē unū. Contra ſ ſ[illegible] ſ rom q
ſ. negōne ab eo alia entia [illegible] ut
q tota rō unitatis in negōne ꝯſiſtat
ſz ratio unitatis in poſitiōe. Unitas aū
ſu͂ unū qd ē p͂n͂m nūi ē aliqd po
ſitiē. Nam tale unū ꝯſtituit nūm q ē
ſpēs q̄titatis. Nichil aū cui ratio in ſola
p̄uatiōe ꝯſiſtat ſiue negōne pōt eē ꝯſti
tutiū alicuius entis [illegible] tale unū
ē pōm ſiue qd ꝯuertit cum ente ē p
uatom [illegible] x. meth. uult q unū
qd ē p͂n͂ nūi appō nūs ſitm mēa aut
[illegible] unū qd ꝯuertit cum ente appo
nitū ſiue indiuiſibilitas diuiditur [illegible]
negōm importat. Sic ergo ratio talis unitatis
ſola unī in p̄uatiōe ꝯſiſtat [illegible] uelle de
lcri [illegible] ſtatum q̄ uni
tas [illegible] dicat. Nam unitas q ē p͂n͂m
nūi [illegible] dici nō pōt ſiue [illegible]
[illegible] de eo unitas q ꝯuertit cum en
te [illegible] ē q nō addit ē ente ita
eē [illegible] ad [illegible] addit [illegible]
eo q importat [illegible]. Ideo [illegible] ē
unitatē [illegible] importare [illegible]
dam remotione. Ideo [illegible] mag [illegible]
talium nōat [illegible] ē in diuinis
[illegible] atque [illegible]
[illegible] ibi nō ſunt nō pōn
ponēdi ibi aliqua [illegible]
[illegible] in unius nō tm
[illegible] pōm ma
[illegible] diuinis [illegible] niſi
[illegible] nō tenent. [illegible]
[illegible]
[illegible] diffuſe [illegible]
[illegible] unitate eeli. Unitas nō [illegible]
aliqd poſitium [illegible]
[illegible] q [illegible]
[illegible] Talis aūt unitas ut ſup
[illegible] ponebat ē nō [illegible] de deo. Cui ratio
[illegible] in deo [illegible] nūs [illegible] Non
ē nūs ſimplr. Non [illegible] plura rōm
nūi. Nam aſ [illegible] ſunt diſtincte
[illegible] ꝓprietates [illegible] in una
[illegible] nūs. Nūs aū ſ plura ſiu rōm im
portat diſtinctom unitatū in eo [illegible]
[illegible] talis nūs nō poſſit eē in diuinis.
Non ē ibi unitas q ē p͂n͂m [illegible]
q aliqs nūs ponitur in diuinis

aliqs negat [illegible] nūs
[illegible] nūs ibi ſit [illegible] non [illegible]
[illegible] de nūo [illegible]
[illegible] damaſcenus. [illegible] x. meth.
ſequat nūm [illegible] [illegible] q [illegible]
multitudo ē nūs ſz nūs ē ſpēs multi[illegible]
q Nūs ē multitudo menſurata p unū [illegible]
deſcriptio [illegible] unū ut [illegible]
[illegible] q ratio [illegible]
in [illegible] Et ex hoc nūs [illegible]
[illegible] . q Nūs nō [illegible]
[illegible] q nō ſunt [illegible] nō ſunt
[illegible]. Tam aū [illegible] qua [illegible]
[illegible] 3. [illegible] . q nūs
[illegible] ex [illegible]
diuiſe in [illegible] . nūs ē [illegible] in
infinitū [illegible] ſup [illegible]
q nūs ē aliqd mal' [illegible]
qua appō. Nam [illegible]
ſiu [illegible] nūs q [illegible]
[illegible] omen unitatū
[illegible] nūo [illegible]
[illegible] ē [illegible]
[illegible] . ult. [illegible]
[illegible] alia [illegible] q [illegible]
Nam ſi unū eēt [illegible] eē q nō [illegible]
[illegible] eē in eo eēt omis [illegible]
[illegible] plura una ſimul. [illegible] mal eē
in [illegible] in uno. [illegible] in uno eēt [illegible]
[illegible] omis eē [illegible] ſecunda [illegible]
[illegible] . q nūs ē aliqd maius [illegible] uni
[illegible] unitas [illegible] differunt ab
alia. [illegible] Non eēt aliqd
maius [illegible] quam una. [illegible]
log de nūo [illegible] q uult q ibi [illegible]
[illegible] ibi nūs [illegible] ita [illegible]
[illegible] unitates [illegible]
ē nūs [illegible] iſto mō log de nūo
[illegible] . 3. [illegible] q nūs ē [illegible]
[illegible] ē [illegible]
[illegible] hoc
[illegible] nūo [illegible] mō
ſic log [illegible] in deo [illegible] ē nūs. Nam illo
mō [illegible] nūs [illegible] [illegible] tm [illegible]
aliqd [illegible] deo nō [illegible]
[illegible] de nūo [illegible] log [illegible] [illegible]
[illegible] ſic [illegible] in deo ē nūs [illegible] illo mō
[illegible] dup [illegible] q in aliq [illegible]
ut [illegible] no. [illegible] ſup
[illegible] nūm [illegible] nō ē [illegible]
alia. Tale unū [illegible] legem

de nūo [illegible] . [illegible] log [illegible]
[illegible] q [illegible] ſunt diuiſa [illegible]
4. [illegible] in deo nō [illegible] nūs q [illegible] nulla
ē [illegible] diuiſtas [illegible] ibi [illegible] [illegible]
in deo ē [illegible] unitas nulla nūs q ibi
nulla ē diuiſtas. Contra aū [illegible] de nūo
[illegible] a [illegible] log [illegible]
ē nūari [illegible] diſtingui
[illegible] . ſic in deo ē nūs q ibi nō ē ꝯfuſio
[illegible] diſt[illegible] . [illegible] 3. [illegible]
[illegible] diſſen [illegible] ypoſtaſes
[illegible] in deo nūs nō q ē [illegible]
[illegible] de eo [illegible]. Neo ut aggregat plu
res unitates [illegible] ut de eo
[illegible]. Nec ut [illegible] diuiſtate
[illegible] de eo [illegible] [illegible] Quātum
[illegible] aliq diſt. [illegible] de eo [illegible]
[illegible] pōt aliqlr [illegible]
nūs in diuinis [illegible] relata [illegible]
[illegible] abſoluta. Nam [illegible] q nūs in diuinis
nō [illegible] diſt [illegible] diſt [illegible] re
lata [illegible] ē [illegible] de nūo [illegible]
q diſtinctom q diſtinctō [illegible]
[illegible] abſoluta diuina [illegible]
diuina abſoluta [illegible] q [illegible]
[illegible] diſtincte [illegible]
[illegible]
[illegible] ponē
[illegible] abſoluta [illegible] realis [illegible]
[illegible] nūs in diuinis [illegible]
[illegible] de nūo
[illegible] diſtinctom [illegible]
[illegible] nūs [illegible] abſoluta [illegible] pōt [illegible]
aū notet realis diſt [illegible] ē ibi nūs
[illegible] relata [illegible] diſt [illegible]
[illegible] realem [illegible]
[illegible] diſtinctō [illegible] cum loqm de diſtinctō
[illegible] ſine [illegible] de diſt
ne reali. Ideo cum [illegible]
de nūs in diuinis [illegible] reſpondeo
[illegible] . [illegible] aū intelligat cum hac [illegible]
[illegible] pōt reſpondeo ibi eē nūm
[illegible] in diuinis [illegible] nūs ē
relata [illegible] nūs [illegible] ab
ſolutē [illegible] poſſit nūs [illegible] omnes [illegible]
tiones [illegible] ſibi [illegible]
[illegible] nūs [illegible]
[illegible] importat [illegible]
[illegible] q in [illegible] inuenitur aliq [illegible]

ſiue de diſtingui [illegible] ſunt [illegible]
ſimpl [illegible] ſunt pla [illegible]
unius [illegible] pla [illegible]
tus ē [illegible]
ſus aliq [illegible] ſunt pla [illegible]
[illegible] nō ſunt [illegible] nō [illegible] nūo
[illegible] duo [illegible] . ſic [illegible]
[illegible] diſtingueret [illegible] in
[illegible] eadē nūo [illegible]
[illegible] differre [illegible]
[illegible] . Talia [illegible]
pla [illegible] paſſiones
[illegible]
aū ſolo [illegible] diſtinguitur [illegible]
[illegible] nūs [illegible] punct [illegible]
lineas [illegible]
[illegible] diſt [illegible]
mag [illegible] nūam [illegible] diſtinguunt
[illegible] punct [illegible]
diſtinguat [illegible]
[illegible] nūam [illegible]
nō qua indiuiduo [illegible]
nūs [illegible] paſſionū [illegible]
[illegible] accidentia [illegible]
nūs [illegible] mag [illegible]
nūi [illegible] diſt [illegible] paſſio
nū. Tam [illegible] diuine [illegible]
nōs ſunt [illegible] ſubſiſtētes.
[illegible] diſtōnis mag [illegible]
[illegible] paſſiones [illegible]
[illegible] q nō [illegible]
ſanguin [illegible] pōt [illegible]
ſicut [illegible] . [illegible] nūales
[illegible] duo [illegible] tres. ponat aliqd in deo
[illegible] deo dicit [illegible] aliqd po
ſitiuum [illegible] mag [illegible]
[illegible] diuerſas [illegible] plus
plus unitatis [illegible] nō [illegible] nūs
[illegible] Unitas aū [illegible]
[illegible] indiuiſa [illegible] nō [illegible] poſitium ē
indiuiſio [illegible] negō ſola [illegible]
[illegible] . duo [illegible] tres in diuinis [illegible]
[illegible] in [illegible] indiuiſa
[illegible] alia [illegible]
[illegible] poſitiuum [illegible]
[illegible] nō [illegible]
[illegible] nō [illegible] aliqd
poſitiuum [illegible] opinionē illorum q

[illegible] divina [illegible] possit diffini[ri] [illegible] non potest [illegible] diffinire [illegible] attingere non possumus [illegible] divina [illegible] diffiniri non potest [illegible] persona est [illegible] individua [illegible] persona est [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] aliqua possumus dici in [illegible]

attribuit [illegible] ... [illegible]

[illegible] ... [illegible] n.

De ... [illegible] ... [illegible]

[illegible]

... Nam absolute [illegible] ... [illegible]

[illegible]

... Nam [illegible] ... [illegible]

[illegible]

pte

muta

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Pro [illegible] notionalibus non pluribus [illegible] in aliquo quod innascibilitas [illegible] ingeniti [illegible] innascibilitas [illegible]

[illegible]

[illegible] notionalibus non pluribus [illegible] notiones [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

q°

[illegible]

diuinis. Continuo est suppositum tamen unum et
idem. Et ideo sicut in uno dato supposito
possunt esse omnes relationes differentes
secundum speciem, sed non secundum numerum tamen. Non potest in uno
supposito esse paternitas et filiatio que differunt
secundum speciem, sed non due paternitates que differunt
solo numero. Ita in uno supposito diuino. Vel aliter
in pluribus possunt esse plures relationes dissi-
miles que assimilantur relationibus diuersarum specierum
sed non similes que assimilantur differentibus numero
et ideo quamuis paternitas et filiatio sint distincta
supposita, non tamen inter una et alia notio. Et
in creaturis est alia ratio licet
generatio ab uno supposito sit aliquid continuum
quia in primo sed non possunt plurificari
relationes differentes tamen solo numero. Cum
in uno patre sunt plures filii non sunt plures
paternitates licet ad plures illorum sit habi-
tudo. Nam aliquid unum non multiplicatur
supposita quia distinguitur inter relationem
conceptam quia ad illos plures filios
sed non nisi unica relatione id est unica pa-
ternitate. Cum tamen relatio realis non dicat
nisi respectum ad aliquid non distinguitur relatio quod
alia producta in hoc quod dicit in uno
patre respectum plurium filiorum una tantum paternitas
tamen esse plures respectus ad illos ut ad eos qui
producti sunt ab eo, de sua substantia concurrentia
cum diuisis uocabulis. Alia. Ibi non
sunt plures paternitates. Aut est idem quod specie
causatiue. Ideo in eo plures paternitates.
Aut idem specie causationis, aut idem
numero, specie sed substantia. Sic assit causa per
diuersas rationes consequentias. Idem in filiationibus
tamen aderit effectus. Sed generatio filiis
in natura in se quod est causa effectus in potentia
diuersas paternitates. Et ista generatio plures fi-
liatio in patre habitudo plures filios, et sic ge-
nerationi nasciture, quia alia et alia est
tamen infinita, qua sic emanat unius qui
Alia. Quia respectum ad continuum filium non enim
disponit ad respectum respectum ad filium, ergo
in patre respectus plurium filiorum multiplicatur respectus
quibus respicit illos ut aliquid producens de sua
sua per generationem filios in natura. Paternitas autem
formaliter loquendo non notat nisi illos respectus
quod ergo in uno patre respectu plurium filiorum plures
sunt paternitates, quod dicunt aliqui, quia ista
accentia sola numero differentia non
possunt esse in eodem subiecto, est mecum.

in illis actionibus et cum sint distinctiue
hinc predictis in quo sunt. Non in illis sicut
distincte non dependet esse saluum. Dispo-
sitio autem relationum non tamen dependet esse sed ratio
respectus principium ergo idem de patre et de filio
quo sunt. Unde dicitur una tamen notione non
repetita relatione est quod uniuersum est una tantum
est quia illi principiatorum. Una auctoritas
diuinis adiutus. Tamen tantum terminis. Ideo
Notandum autem quod cum dicitur in diuinis principium et principium
et illius principium notionale. Non est cele
principium est et celi principio quod tamen est unum cele principium
hic cele de notionali quia notio non producit
cele. Quod et producat eum. Nec no-
tionale de cele. Et non sic. Hoc sic et sic per
dicitur sicut patet in quo sunt etc. Sic ergo
ergo tamen notionali conuenit utrumque
Dicitur quod probat in prima quorum
sicut de illa, sic maior est. Hoc tamen sic est
minor. Et minor sonat impositione. Et
quis recipiat quod sit prior sicut. Quia iste
est ab illo et non ergo, non tamen recipit quod
iste sit prior. Licet non ratio prioritatis
habet recipi sic. Quia licet in diuinis sit
ordo et origo. Origo est ibi semper. Sed
ordo in semper nec est ibi ordo in hoc ratione
originis. Cum ergo principium dicit originem ipsum
ordinem, et simpliciter recipit nomen principii. Non
in illo ordinis in semper, et cum deitatem.
Nomen principii dicitur aut prout dicatur principium
principium in deo magis quam ad respectum prius et
non non sequitur quod ita ipse dicatur prius. De
pater primum in principium ;—

Sunt etiam quaedam etc. Supra determinauit
magister de nominibus que dicuntur de deo rela-
tiue secundum rem et modum significandi. Hic determinat de no-
minibus que dicuntur de deo relatiue tamen secundum modum signi-
ficandi. Et diuiditur in partes in 2. In prima determinat
de hiis que important respectum ad creaturam. In 2o
de hiis que dicunt relationem pure in essentia. In primo
31. d. i. Preterea considerandum. Prima in 3. In prima
et quedam noua dicuntur de deo relatiue ex
tempore. In 2o oportet in quiem absolutum. In
hic aliquis dicat. In 3 determinat modo quo ista
de deo dicuntur i. quo ergo obtinendum. In 4o
soluit quandam questionem supra positam de spiritu
i. hic potest solui questio.

Hic 30 d. determinat magister de nominibus
que dicuntur relatiue de deo secundum dicta i. que dicuntur de
deo ex tempore. Circa quod queritur. Et primo utrum aliquid dicatur
de deo ex tempore. Et uidetur quod non. Nam omne temporale
est creatum. Sed deus est increatus. Creati autem ad in-
creatum summa est distantia. Illorum autem inter que est
summa distantia unum de altero non potest predicari ergo
etc. Item. Non est deus nisi habet similitudinem ut dicitur etc.
Sed deus est dominus. Quia non habet similitudinem ab eterno ergo
dicitur deus solum ex tempore. In contrarium aliquid dicitur ex tempore
potest dupliciter. Dicitur quod est temporale secundum quod dicit
respectum ad temporale. In primo modo nihil predicatur de deo
per essentiam uel inherentia. Nam si ad temporale esse
de deo predicaretur oportet ad temporale mutari di-
uina essentia. Aliter si ad temporale inherent deo
esse compositus et mutatur. Predicatur tamen aliquid ta-
le per causam. Ut cum dicitur quod est passus ma-
tris per unionem. Ut si dicatur deus est homo. Temporale
patrum non ponit mutationem in deo sed in creatura.
2o modo dicitur aliquid de deo ex tempore eo quod ipsum tale
quod dicitur ex tempore de sua ratione dicit respectum
nec ad ad temporale. Et sunt deus creator. Sed
sua tamen principali significatione important diuinam essentiam.
Nam deus important dominium. Est potius conno-
tando subditos quod est diuina essentia. Aliter creator
important diuinam actionem que est diuina essentia.
Tamen significant in principio ad creatum quia conno-
tat quod creatum et temporale. Quod ergo ideo quod in-
plicat in se contingens et necessarium denotat totum et
contingens. Aliter quod eternum et temporale totum denotat
est temporale. Sicut nam toti copulati quod potest
utrumque et significat per utraque parte copulata. Sic est
quod talia dicuntur ex tempore non ratione principalis significati
sed ratione connotati in creatura. Ideo ergo patet quod multa
de deo dicuntur ex tempore, et quedam per causam, et quedam per
unionem, et quedam per quandam respectum ad rem
temporalem. Hic autem queritur utrum nomina dicta de deo
ex tempore dicantur secundum actionem. Et uidetur quod aliqua dicta
de deo secundum actionem potest mitti. Et modo. Uno
modo quod illa que de deo dicuntur sint accentia, ipsi
deo inherentia. Et hoc nihil dicitur de deo per actionem neque
ab eterno neque ex tempore. Quia nullum accidens est in deo
nisi in modo in natura humana coniuncta. Alio modo quod sint
accentia diuina in essentia coniuncta. Et sic creator
et deus dicuntur de deo per actionem. Aut quod ad id quod
important de eorum significato primo. Aut connotati
uel de eorum significato primo est quedam habitudo que
est in creatura secundum rem et in deo secundum rationem ex dicta.
Illa autem realis relatio actionis est dicte connotanti
denotando nomen accentis ad omne id quod in-

non est subiecti nec nisi sicut et ab illa relatione denotatur
deus secundum rationem qua creator, uel secundum rationem qua deus
potest et aliquid ab eo quod est realiter in alio. Deno-
minari. Et alio modo potest aliquid mitti dici de deo per
actionem. Quia dicitur de eo quod est esse dare. Quod est dominus
dicitur de deo quod et ad illa habitudinem qua significat
uel connotat in creatura. Potuit et deus non dare
mundum, quia potuit esse deus. Et alio modo potest in
telligi aliquid dici de deo per actionem. Quod dicitur de eo per actionem
dicitur de deo per actionem que dicitur de eo ratione habitationis
et unite. Sic cum dicitur deus factus mortuus et sepul-
tus. Hoc dicitur de deo per actionem. Quia ipsius ista est ratio
deus est homo. Non tamen conuenit ei. Deus est humana natura
sed dicitur de eo quod est humana natura. Quantum ad ratione
actionis. Ad 3 autem talia non dicta de deo ex tempore significant
formam uel relationem creature. Deus. Quod omnia talia non
uel dicunt relationem uel connotant, et cum hoc diuinam
formam uel respectum quod et si docent aliquid. Ideo que dicuntur
de deo ex tempore quodammodo significant rem super quam
fundatur habitudo sicut creator et gubernator quod si-
gnificat diuinam actionem inherentiam que est. Et
notat habitudinem in actiuum in creatura secundum rem in
deo autem secundum rationem. Quedam significant ipsam habitudinem
ut deus et assumpsit et ista significant relationem que est in deo secundum
rationem. Et uel opposita est in creatura secundum rem. Con-
sequenter autem dicunt mediate diuinam formam et
rem que a tali habitudine denotatur. Quedam signi-
ficant diuinam actionem passiuo modo significata. Ut
manat et missus. Et dicunt mediate realem
relationem personam ad personam. Ut persona missa ad personam
a qua mittitur siue emanat. Non dicit mittens
persona emanans et manat et dat mittit habi-
tudinem unius persone ad alteram. Quia soli filio conuenit connota-
tur et illa nota relationem realem in creatura quam deo
secundum rationem. Quedam autem significant aliquid creatum ab
soluta, sicut homo deus et deo. Sicut natura humana
et realem relationem in natura humana ad diuinam personam
et in diuina persona in persona filii important relationem
secundum rationem ad naturam. Cum enim dicitur
deus est homo. Et homo significat unionem humane nature
ad diuinam personam. Ad 3 ergo patet quod omnia que dicuntur de deo ex
tempore significant relationem uel connotant et diuinam substantiam
uel personam. Secundum hoc patet quod dicit ad id quod conuenit
creature. Deus non. Pro hoc quod dicitur de deo ex tempore sit aliqua
realis relatio inter deum et creaturam. Quia dicit quod nullam
realem mutationem nec realem relationem sed tamen secundum
rationem ex dicta ponit in deo. Ad id quod tamen cla-
rius uideatur est notandum quod cum relatio duo requi-
rat extrema. Aliquando utrumque illorum extremorum est
res nature distincta ab alio. Et inter talia est
relatio realis quantum ad utrumque extremum. Talia sunt

oīa rela q̄ fundat in q̄ti. ut duplū ad dim
et q in actu est sic assūs q̄ mitta ta
ha aliq̄n extrema relonis alterū vel ambo
nō hnt ee nec [illegible] metim q̄ rela ea
dens m̄t talia [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ipsum esse causam prime cognitionis ... ipsi
que est intellectus ... et per consequens [illegible] sunt in eo ... in
... alio esse

[illegible]

Tho. p. q. ... ar. ...

Tho. p. p. q. 14 ar. 9

[illegible]

Tho. p. i. q. 14 ar. ...

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Tho. p. a. q. 19. ar. 2.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

mala q̄ uult nō ꝑ. ꝗ q ſunt illa mala
q̄ nō uult ꝑhibere. ꝯ illa ꝑ nō uolit ſat
... ulli malū fiet ... uult nō ...
... ſunt illa mala q̄ fient. ...
... illa mala q̄ nō uult ꝑhibere euen
...

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Sicut iam ... [illegible] ... predicationum ... [illegible]

Circa hanc ... [illegible] ... predestinatio ... [illegible]

[illegible]

Ex sit primus

fuer ai in tio cate . . ꝑ dicta sua in
ba ꝑditum . dulsq; sturpi . etiā ꝙ pu
niciā ꝑdestiatois . q̄ hoc e . ap⁹ Ro . 9 .
dicente de iacob . q esau cum no dum
nati essent . et c̄ . Ergo omissa oppione p̄
lagianoꝝ . q diē q meriti bn̄ facie c̄ cā
rōe cā effectꝰ ꝑdestiatois . et d c̄ . aug . ad
2 . cor . 3 . Et dt ꝙ n̄ sufficietes sum aliq
cogitare a nobis q̄ ex nobis . Dimis-
missa et oppione dicentiū . ꝙ d ꝑdestia
uit fr̄ daturū effectū ꝑdestiatois . q̄ ꝑ
sauit illos bn̄ usuros effectu illo . s . g̃a
Et aliqm reddat eos in̄ meriti gsiat bn̄ usu
rum eo . q̄ r hac c̄ nos⁹ gr̄a ꝑ a bono
usus g̃re est effect⁹ ꝑdestiatois . ꝑdicit
q̄ qa admissis alijs oppionibz . ꝙ sicos
psulcū effectū ꝑdestiatois in ptꝭ ꝙ ꝑdestia
hui effectꝰ bn̄ c̄ ratio ꝙ d ꝑordiaut fr̄
daturū saluādis a effectū . et q̄ ꝑsauit
ꝑ daturū aliqbz finale gr̄am . ordiaut
ꝑ daturū eis inuiabilem glām . et ꝙ ꝑ
ꝙ grā e cā glīe ꝑ ronē cāe finalis . 7 gr̄a
cā glīe ꝑ ronē cāe meritorie . [illegible]
rone effectū ꝑdestiatois tolli . [illegible]
effect⁹ ꝑdestiationis cuilz . Et dico ꝙ ꝑdia
meritoꝝ non c̄ rō . qr̄ d ꝑordiaut fr̄ datu
rum aliqbz in̄ effectū ꝑdestiatois . et
c̄ actus q est in hoie . [illegible]
lute . et gr̄ ad meritū ad gpi [illegible] effectū
ꝑdestiatois . et hui oppionis [illegible] mag-
r ap . sic sonant uerba sua . Ro . 9 .
Uideo qd uix d q̃ c̄ . s . aliq ratio ꝙ c̄
ptr ipi di qrtq; ꝙ illa . [illegible] . aliq
ꝑdestinet q no alios . dico [illegible] ꝙ ꝑdūs
ꝑdestia meritoꝝ no ꝙ ratio [illegible] ꝑor-
diatois ad effectū ꝑdestiatois . c̄ [illegible]
[illegible] ut . et effect⁹ ꝑdestiatois
no ꝑot c̄ ratio nēitas ul qsrīus gp h̄
ꝙ ꝑdestiat ad illū cāe effectū . [illegible]
c̄ in ꝑcedenti qone . ꝙ omis cāt pmo
ueq hoiem in salute gpheīdit sb effec-
tu ꝑdestiatois illi⁹ . Ex dictis aūt quibz
[illegible] aliqs p̄ om̄ os
ponit cāū ꝑdestiatois alia ā uolūte di
et c̄ sola diuina uolūtas cāe eā [illegible]
hoc . Et [illegible] nob mai[illegible] ꝑ [illegible] ꝙ
cā c̄ diuina uolūtas . et c̄ no dicit

.q . [illegible] ꝑ
ad hoc mito gratis hēret actu . pot ꝑ dō
ꝙ q̄ ꝑsauit aliq̄s sicut ꝑ ueniēte nalibz fug
ā diuīā gn̄ali influī . Et no ita cito ꝙ s[illegible]
tire malo . Et no tot malis ꝑt ꝑciētes lu-
xurieti nalibz . Et ꝑordiauit de ꝙ ꝑ daturū
fu talibz ꝑdestiatois effectū ꝙ no alijs . Et
q̄ ꝑsauit aliq̄s cū cēti grā no ita cito . ul
no ita cēte abea cadē . ꝑ dō sit diuinata
ꝑtē . Et ꝑ [illegible] . ꝑ manutenēre istos ꝙ ꝑ
ipm ne aliq finalr cadere . qr̄ dō . hoc aūt
. s . no ꝙsentire malo ne ꝑ c̄ meritu . ꝙ ꝑ c̄
ā aliq̄ actu . Ad dicit ꝙ [illegible] oppionem no
ꝑ ꝙ ꝑdia dō mitti sit ratio ꝑordiatois fu
ꝑdestiatois . hac oppione est . q̄ no tm ꝑ
ce ꝑ q no cado in defectū . uide . de offici-
ꝑdestiatoris diuine . aug . de ciuī dō . c . 20
Di . sic mitti salutis nr̄e . deo mis͞ente a
misericorditer facient nos dōm ita arbitiū nr̄e
saparr ea diuino misieōnis [illegible] gsiderē
ꝙ no uerā abono / ul nā / ul miti n̄r̄e ul
ꝑlicitudis nr̄e est . ꝙ uel ꝑtis pīt deuoto
ru . Ex qdom glo . sup . 1 . ro . Saltim dt
ꝙ grā pstat indignus . 7 ꝙ eqnt dignus aliq
[illegible] Ad dicit alii dicūt ꝙ ratio q̄ d
ꝑdestiat quosdam ad effectū ꝑdes̄ ꝙ no alios
ꝙ mulla ꝙ ex parte ꝑdestiatois act ꝑdesti
natis . Cū aliq̄ c̄ p⁹ ordīs obcā ꝑdestiatois
ad actū ꝑdestinatis . hoc c̄ d quiult ma-
nifestare marie uīam suā in effectu ꝑ
destiatois . q iustītiā in effectū reꝑbonis
Cuī . aug . 1 . ea . 21 . c . 12 . Ꝓ omeq remanet
in penis iusta dāpnatois in illa appēret
misiōz gr̄a redimet . Dominus sic omes att
nobiꝭ differet in luce in illo appēret se
ueritas ultionis . Et ꝙ ꝑlures multo plures ꝙ
in illa sunt ut ꝑ ondat ꝙ omībz de-
beret . q sic omībz reddet / iustitiam uidica
tis nemo iuste ꝙpheīdet . hinc uidet
ꝙcordare ap⁹ . Ro . 9 . di . Si d uolens ostēdere irā
suam q nota face potm suam sustinuit in mul
ta patiā uasa ire apta in interitu . ut
ondet diuitias glīe in uasa mīe q̄ ꝑparauit
in glām . Conuult n̄ d hoc facies ꝑuare
ꝙ ont⁹ decore uniuersi . ꝙ illa mag sic cā
dī . ꝙ ap⁹ . 2 . ad . 2 . In magna nam domo
no sūt c̄ uasa aurea argentea ꝑ lignea
ꝙ fictilia . q̄dam qdem in honore / qdam a
in ꝙtumelia . Ꝙ aūt hos eligerit . iacob
. s . q̄ paulū ꝑordiauit ad effectum ꝑ

ꝑdestiatois q illos aūt sic reꝑbos . ut esau q̄ dam
ad effectū reꝑbonis n̄ c̄ assigre aliqm rōnē d
diuina uolūtate . et aug . sup . io . Qm̄ quē
huc thrat q illā no thrat noli uelle diiudica
re . si no uis errare . sola q diuina uolūtas
est rō hui . Et c̄ ap⁹ . Ro . 9 . di . q̄ Numqd no
figulus ille no potest uob facere domus isrl' sic
ꝑ . Ecce sicut lutū in manu figuli sic uos
in manu mea dōs dl . hui exempla in reb nā-
libz . Cum c̄ ꝑg mā tota gt in se inforis si
ue uniforms . ꝙ c̄ ꝙ sūna ꝑ c̄ sb forma
g[illegible] alia sb q̄dā dō [illegible] in ꝑn⁹ . Non n
ex uolūte diuina . q̄ ut cēt difformitas [illegible]
bus ad ꝙsta ordīem uniuersi . Sic diuina ꝑ[illegible]
fac̄ sit sb hac forma . s . ꝑdestiatois . alia sb . s . re-
ꝑbonis . dependet ex simplr uolūte diuina . Ro
. s . ex simplr uolūte artificis dependet ꝙ hic la
pis sit in ista pte parietis q̄ ille in alia . Quis
rō artis hēat / ꝙ aliq sint in hac aliq in illa . q̄d
tm hui sigua sint hic illi ibi ꝙsiā c̄ uaimēt
Nec tm ꝑ hoc c̄ iniqtas apud d . si inēq̄lia
no inēq̄libz ꝑparat . hoc c̄ cēt q̄ iustie vrōni
si ꝑdestinacionis effect⁹ ex debito reddet̄ . q̄
no daret ex grā . In hiis d ex grā dant̄ pōt
aliqs ꝑlibito suo dare cui uult / plz ul mi-
nus no nisi sbtrahat debitū absq; ꝑiudicio iustie
q hoc c̄ q̄d dt pr̄ fam . c̄ . x . Amice no facio
t iniuria . tolle qd tuū c̄ q uade . Ad aliā
q̄ siebat in ꝑma qone . ꝑ responsio ꝑ ea q dā
sunt in cor⁹ qonis . ꝑz c̄ ibi q̄d ꝑ tolle q quo
c̄ idem q quo [illegible] . —
Consequenter q̄ . s . 21 . remanent aliq
querenda . Ꝑ utrum [illegible] uita hoīs
sint cū reꝑbonis sue . et ꝙ aliq
quo ordiate ad penam no ꝑ [illegible] c̄ in
iustū . Cum ꝙ d no gt minus [illegible] ordīat
ad penā . q ꝑ uita [illegible] . ab . sup 1 . Ro . 9 .
Esau odio hui . Di . ꝑ iustiam reꝑbat oste
[illegible] . Ro . 9 . Cum nl boni aut mali egissent
no ex opibz ꝑ ex uolūte dom c̄ . Jacob dile-
xi . et c̄ . Item dō . ꝙ in reꝑbone diuina ea
intelligunt . ꝑscientia puisio / et [illegible] obduratio
q sit dāpnatio . [illegible] ꝑ / no c̄ cā hoīs
dāmati / n c̄ effectū / n c̄ meritoria . c̄ nllm ex
pale / c̄ ul ex pōt ea cēm . illa aūt puiso
ꝙ dna est [illegible] . dāmati hoīs c̄ cā ef
fectiā q meritoria . [illegible] no d . est cā
meritoria no effectiua . [illegible] aū graig . [illegible]

hāt in dō cēm motem ꝑpa reꝑbo ꝑ sūi dāp
natio . rōnē addi ꝙ indāpnatu . est cā ꝙ
Pena dāpni . que est ꝑuo . Et pena ꝑensus
ad est ꝑ ꝑordiam ubiq; ad sum q meritū et ꝙ
simplr addo no est ꝑ ꝑ add simplr est ꝑ in
ꝑ iustū c̄ addo hoc aū totū ab hoīe
q̄ [illegible] to . Et ꝑ ab hoīe est . ꝑ mō c̄ de-
fectus / ꝙ c̄ ab hoīe ꝑ mō cāe disposit⁹ sua
meritorie / ꝙ est ab hoīe / ꝑ mō cāe sine qua
no ꝑ qua . Utrū fuit q̄onis de mō ꝙgnis
diuine . Et quit ꝑ ꝙ agū . Et c̄ d ꝙsfit
res ꝑ mō ꝙplexionis / Ergo q respondent . q
c̄ ꝙ ꝑ mō ꝙplexionis pōt mlti c̄ . Et aūt
c̄ mō ꝙplexionis cadit ex rem / ꝑ q̄ sing
de ꝙsfit res exēite ul sic hēt ꝑ mō ꝙple-
xio . q̄d c̄ ll ꝙgsfite d res ꝑ sic sunt
Alio mō ꝑ c̄ ꝙ ꝙ d ꝙsfit res no om
ut sunt . ꝑ q uel mgs melius ꝙ qdnat . q
fac c̄ res quocūq / [illegible] ꝑ sit
cātes . q̄d ul est . Pmo pōt mlti . Scdo mō
ꝙplexionis cadit ex mlti [illegible] . hoc mō
ꝑlz c̄ . hoc c̄ ꝑspcat ad mltin q mltie ml-
ta ex mlta . q̄ ꝙ ꝙpleti . Ꝓ aū mlta in
ellit uno . s . ꝙ sua . q̄ ita simplr no . Nec
mag c̄ simplr mltz ul mltitudo uiu ꝙ
mlta . Et mltie mlta ꝑ mō ꝙplexionis
n c̄ sb dīuitis / n c̄ ꝑ sb in ꝑfectionis . [illegible]
[illegible] ponn c̄ in ꝙgnio ifima n c̄ [illegible] n c̄ in
suprema ut diuina . n c̄ q̄ c̄ ꝑ sce in ifi-
ma ꝙgnio [illegible] mltitudo pute c̄ in
suo ꝑmo ꝙsfit ꝑ mō simplr ꝙ ꝑ ꝙ
Uide auctē hoc grat . Et ꝑ d ꝙsfit ꝙ
[illegible] . Dicit ꝙ hoc pot mlti duobz mōis
Pmo mō ꝙ rō adiūcti . psentī . Dicit hoc
ubū . sāt . et c̄ uin c̄ . Et hec ꝑ sb psent
sat ꝙ . Ꝑ ꝑ c̄ c̄ ꝙ in dīno ꝑ stare no
c̄ ꝑtitu n c̄ futurū . q̄ c̄ in pn̄ti ētni⁹ ꝑ
Alio mō ꝑ mtll . ꝙ rō adiūbit . Debet
. h . oīa . ꝑ ꝙ pōm ad hoc ubū infitu . et
ubi sbmtlligi . sb hoc sensu . Ds sāt oīa c̄
psentia / ꝙ c̄ ꝑlz c̄ . Non c̄ oīa ꝙ d sāt sūt
psentia . ꝑ ad ꝑsbnis dātu . Et ꝙ [illegible] d
dtatis c̄ in ista qone . dtiā c̄ c̄ in
illa qone . Et ꝑ . s . oīa sint sca ētn⁹ ꝑsn̄
ꝑ no ꝑ hec ꝑ c̄ . Et dī ꝙ c̄ c̄ sint
c̄ d̄ sāt psentialr / eā q no sint ꝑsn-
tia . ita ꝙcē c̄ . Ds immutabilr sāt
mutabilia . Nunco d actu sciend ꝑ

pnti [et] immutabili sciat p[re]terita [et] futura no[n] [illegible]
pntiali. [et] mutabilia no[n] h[abe]t ee immutabili. [illegible]
bo. [illegible] omne futuru[m] dum p[re]terit intuitus
[et] adopntia sp[irit]ualis relinquet [et] reuocat. Non
alternati ut estimaret no[n] hoc [illegible] [et] nosce[n]do
[illegible] primo ictu mutatas eius [illegible]
puenit [illegible] Ex hoc au[tem] [illegible]
[illegible] ostat [illegible] oritur [illegible] dubiu[m].
[illegible] sciat no[n] [illegible] sciuit. [illegible] sciat
[illegible] [et] ill' p[re]terire in sua sci[enti]a [illegible]
[illegible] sciuit sciat. [illegible]
[illegible] sciuit abraam nasciturum. [illegible] non
sciat [illegible] [illegible] aliqua fallibilis. [illegible]
respondet [illegible] [illegible] sciuit sciat
potest intelli dupl[iciter]. Vno mo[do] [illegible] sciat [illegible] sciuit
scia sempit[er]na [illegible] aliquis sciret [illegible]
[illegible] [et] hoc no[n] [illegible]
hoc [illegible] hoc [illegible] scia [illegible]
hoc mo[do] [illegible] sciuit [illegible]
[illegible] sciat pactum [illegible]
[illegible] aliquis [illegible]
[illegible] intellectus [illegible]
[illegible] hoc sciat [et] hoc [illegible]
[illegible] est [illegible] enunciat [illegible]
[illegible] Veritas rei [illegible] una [illegible] omni[um]
[illegible] p[re]terita sua p[re]ntis sua futura [illegible]
[illegible] magis in [illegible]
[illegible] semel sciuit [illegible] sciat [illegible] [illegible]
[illegible] Veritas [illegible] [illegible]
[illegible] dup[liciter] [illegible] fuit [illegible]
[illegible] sunt notalogi [et] ponebat q[uod] ab unit[ate] rei
[illegible] no[n] [illegible]
poris [illegible] enunciabilis. [illegible] eodem [illegible]
[illegible] est [illegible] est [illegible]
[illegible] albi. ba. bu. abiuni
tate [illegible] ponebat unit[ate] in
no[n] ab unit[ate] [illegible] sunt notales. [illegible]
[illegible] omne enunciabile q[uo]d semel [illegible]
[illegible] sciat omne enunciabile q[uo]d semel sciuit. [illegible]
opponat. [illegible] sciat [illegible] hoc [illegible]
uit. [illegible] hoc [illegible] significationis. q[uia] fit
possibilis ab unit[ate] rei [illegible] signa.
[illegible] po[test] [illegible] sciat [illegible] naturam.
[illegible] oppo[sitio] [illegible] ab unitate [illegible]
[illegible] mo[do] rei. fit [illegible] enunciabile [illegible]
pora. [illegible] no[n] omne enunciabile [illegible] semel [illegible]
[illegible] alius no[n] possit
[illegible] quia no[n] [illegible] idem enunciabile [illegible]
tate [illegible] mutationem [illegible]
[illegible] passiuum [illegible] enunciabile [illegible]
[illegible] faciebat [illegible] mutatum est
in [illegible] sciret no[n] pot[est]. Illa au[tem] mu

tatio [illegible] in re scita [illegible] no[n] muta
[illegible] [illegible] ipsi [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
alto [illegible] no[n] [illegible]
[illegible] sciuit sciat. [illegible] albi. ba. bu. [illegible]
aliq[ui]s q[ui] [illegible] nom[en] [illegible] no[n] [illegible]
[illegible] attendit in no[m]i[n]e m[agis]
[illegible] ut sigtu. Nam nom[en] [illegible]
sig[nifican]ta [illegible] in [illegible] au[tem] [illegible]
[illegible] i. [illegible] [illegible] sine [illegible]
[illegible] iniustu[m] est [illegible] ordinare [illegible]
no[n] p[er]mitta [illegible] sic intellig[itur] [illegible]
ita [illegible] ut ita aliquis [illegible]
[illegible] p[er]mitta [illegible] iniustu[m] [illegible] hoc
[illegible] [illegible] ad dampnationem
ita [illegible] [illegible] ratio [illegible]
iniustu[m] no[n] [illegible] [illegible] illa [illegible]
est quo [illegible] no[n] [illegible]
[illegible]

Nunc de [illegible] [illegible] magr.
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ult[imo] [illegible]
[illegible] ministrare [illegible] questione. [illegible] Ro-
[illegible] de illi mutabilit[er] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] auctores [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] uult. i. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
in arguendo [illegible] [illegible] ostat
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] sua [illegible]
[illegible] pone[re] [illegible] in actib[us] [illegible] in
actib[us] culpa[bilibus] [illegible] in passionib[us] penalib[us]. i.
[illegible] illa [illegible] [illegible]
auctores in [illegible] [illegible] in. 2. [illegible]
pote. istas auctores [illegible] [illegible]
[illegible] in. 2. [illegible] auctoritatu[m] [illegible]
[illegible] istam [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

Nagister in hoc [illegible] [illegible] de diuina po
[illegible] [illegible] in deo [illegible] aliq[ui]s po[tenti]a
[illegible] Nam sic [illegible] forma [illegible]
ita [illegible] [illegible] ad actum. [illegible]
[illegible] absq[ue] omni actu [illegible]
[illegible] absq[ue] [illegible] [illegible] in [illegible]
[illegible] nomi[n]e po[tentie] in
[illegible] ad signand[um] p[ri]n[cipium] actionis [illegible]
[illegible] actionem [illegible] in [illegible]
[illegible] [illegible] 9. meth. po[tentia] [illegible] [et] passiua
[illegible] respondet sicut actus. Nam p[otentia]

acte[?] respondet act[us] [illegible] actio passiue au[tem]
[illegible] malo [illegible] aliud [illegible]
[illegible] actu [illegible] ab alto [illegible]
[illegible] in po[tentia] [illegible] act[us] [illegible] po[tentia] ac
tiua. [illegible] actus est [illegible] ab eo po[tentia]
passiua [illegible] magr. [illegible] po[tentia]
facere [et] ill' pati. [illegible] tal' po[tentia] actiua [illegible] in deo
ondit. aliq[ui]s [illegible] uia. qua [illegible]
[illegible] no. [illegible] in deo sic [illegible]
[illegible] [illegible] linee in centro [illegible]
[illegible] in una [illegible] [illegible]
in [illegible]. [illegible] in deo [illegible]
po[tentia] [illegible] Nam [illegible] aliq[ui]s [illegible] magis
[illegible] [illegible] magis potens [illegible] actiua po[tentia]
[illegible] omnis [illegible] p[er]fect[us] [illegible]
[illegible] [illegible] sunt [illegible]
[illegible] [illegible] sunt in eo sic omnis
[illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] agens
agit [illegible] motu[m] tanto [illegible] in
[illegible] potens. [illegible] sume
sic [illegible] nullo mo[do] mo[do] [illegible] mouens [illegible]
[illegible] potens po[tentia] actiua [illegible] meth[aphisice]
[illegible] linee sunt in [illegible]
[illegible] sunt [illegible] motu
[illegible] [illegible] imobile [illegible] [illegible]
in aliq[uo] [illegible] formas [illegible] tanto
[illegible] est potentia [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] 12. meth. [illegible] deo
[illegible] sunt in po[tentia] in [illegible] prima
actu in motore primo [et] sunt in eo [illegible] in
artifice [illegible] sic forme [illegible]
[illegible] hoc [illegible] potens [illegible] in eo po[tentia] actiua [illegible]
[illegible] omnes [illegible]
[illegible] omnes [illegible] [illegible]
in ipso deo [illegible] in [illegible] ubi [illegible] [illegible]
[illegible] quanto ad [illegible] tanto mag[is] [illegible]
in eo actiua po[tentia] [illegible] actiuior [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] q[uia] sume in actu [illegible]
[illegible] 2. c. 3. [illegible] [illegible]
[illegible] potentissime potens
[illegible] in eo po[tentia] actiua. hoc [illegible]
[illegible] in [illegible]. [illegible]
[illegible] omnes [illegible] pouit
[illegible] in deo [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] omnis
ordo omnis armonia [et] omnis [illegible]
[illegible] alius [illegible] alius [illegible]
[illegible] In deo sic po[tentia] [illegible] aut [illegible] ut

[illegible] in eo po[tentia] actiua [illegible] passiua [illegible]
[illegible] pot[est] mala facere [illegible]
[illegible] malu[m] [illegible]
[illegible] bono [illegible]
[illegible] [illegible] Deus aut
facere no[n] p[otest] [illegible]
[illegible] p[otest] facere [illegible] in alio
[illegible] [illegible] no[n] pot[est] facere
malu[m] [illegible] no[n] [illegible]
le est a deo. [illegible] 24. [illegible] facere malum
pacem [et] [illegible] malum [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] mala [illegible]
[illegible] nob[is] male agentib[us] in flagellu[m] [illegible]
[illegible] malu[m] [illegible] a deo in alio. quamuis [illegible]
no[n] posse [illegible] ab [illegible]
[illegible] sciret malu[m] sit sciret [illegible] malu[m] [illegible]
[illegible] hoc posse malu[m] sit posse. [illegible] hoc [illegible]
in deo [illegible] omne posse [illegible] in deo. [illegible]
[illegible] est sciret. [illegible]
[illegible] repn[tan]tu[m] intellectui. [illegible] bonu[m] [illegible]
[illegible] intellectui [illegible] boni [illegible]
tia. [illegible] malu[m] [illegible] bonu[m] pot[est] [illegible]
[et] tale sciret [illegible] sciret. [illegible] uoluntas pot[est] [illegible]
nolle [illegible] uoluntas [illegible] malu[m]
no[n] [illegible] qua malu[m]. [illegible] malu[m] posse
[illegible] nolle [illegible] uelle malu[m] est [illegible]
[illegible] esse reale [illegible] malu[m] [illegible]
malu[m] no[n] [illegible] aliq[ui]s res posita [illegible] bonu[m] [illegible]
[illegible] posse malu[m] [illegible] qua malu[m] [illegible]
posse au[tem] [illegible] est [illegible] no[n] posse. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] aliquis mag[is] [illegible] pot[est] [illegible] est. [illegible]
[illegible] pot[est] omne q[uo]d [illegible]
[illegible] [illegible] pot[est] [illegible]
[illegible] actum. [illegible] [illegible]
tus [illegible] ad posse [illegible] aliq[ua] in p[er]
fectione [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] aliq[ua] nali no[n] penali [illegible]
uitiosa [illegible] posse [illegible] [illegible]
[illegible] organo [illegible] [illegible] in p[er]fectione
penali [illegible] no[n] uitiosa [illegible] posse mori [illegible]
[illegible] [illegible] uitiosa [illegible] posse peccare [illegible]
posse [illegible] in deo [illegible] a deo [illegible] in [illegible]. [illegible] pot[est]
attribui deo [illegible] in [illegible] posse no[n] [illegible]
in deo. [illegible] ab eo [illegible] est in [illegible] actus
[illegible] no[n] [illegible] in [illegible] posse in deo [illegible]
[illegible] a deo est in [illegible] no[n] totali[ter] [illegible]
ab alia [illegible] no[n] est a deo [illegible] deo [illegible]
[illegible] attribuit [illegible] aliq[ui]s attribuit [illegible]
[illegible] posse [illegible] in deo est [illegible] ab ipso [illegible] ullo mo[do] [illegible]
[illegible] uitiu[m] [illegible]
po[tentia] [illegible] deo no[n] attribuit [illegible] in se nec in

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

illari . g . de t . dr q & omnis alterius unius
potest . omne autem minimum est infinitum . Item
quia divina potentia actu est infinita . In quibus
est agente movente hoc . quia quanto perfectius habet
formam qua agit tanto maior est ei potentia in agendo
et quanto aliquid est magis calidum . tanto maiorem habet
vigorem ad calefaciendum . Habet utique infinitam
illa cui calor esset infinitus . Deinde quia divina
esse perpetua . quia sua esse est forma sic infinita
sed quia eius potentia est infinita . quia autem esse est infinita
ex separatum est receptiva . ipsius infinitum dicitur
… quod non est finitum . finitur autem quodammodo
materia per formam … recipiat formam …

[illegible]

sui capacitati. Nec tamen repugnat effectui
simpliciter. Nam illa simpliciter repugnat effectui simpliciter
que sibi repugnant rationem entis vel includit contradictionem
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

p. …

pe.

p.

p.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

pe.

bo. q̄o.

[illegible]

[illegible]

ante hominis sed non est possibile nam humana conformi-
tate divine, et nostra voluntas nostra [illegible] omnem de-
[illegible] alteri voluntati conformiter nostra sua non
[illegible]. Et si concludunt deo voluntati [illegible]
Circa nonum dubium quod aliquis [illegible] conformis. Dicitur. Aut
quia [illegible] participat formam unam, sicut album al-
bo est conforme. Quedam est via que est in uno
[illegible] est in alio [illegible] conformis
albus albedini [illegible] conforme composito [illegible]
[illegible] unum cum alio [illegible] in
quo differt [illegible] conforme [illegible] simplex [illegible]
conforme causa causatori. Sed [illegible] modo potest [illegible]
[illegible] quia habet voluntas divina [illegible]
habet humana nostra participationem [illegible] participa-
[illegible] similitudinis [illegible] non [illegible]
tionis. [illegible] comparatio unius [illegible]
[illegible] naturalis [illegible]
[illegible] voluntas non habet [illegible] divina
[illegible] non [illegible]
[illegible] duorum ad duo. [illegible]
[illegible] sicut [illegible] duorum
[illegible] duppla [illegible]
in [illegible] proportionalitas dicitur [illegible]
[illegible] voluntas humana habet [illegible] divina
[illegible] voluntas [illegible] voluntatem
[illegible] humana [illegible] proportiona-
[illegible] ad infinita [illegible]
[illegible] finiti ad infinitum [illegible]
[illegible] conformitas potest attendi [illegible] modo per
participationem alicuius unius [illegible] voluntas
nostra non [illegible] conformari divine [illegible]
[illegible] unum [illegible] causatori [illegible]
modo participando aliquid [illegible] quia cum
[illegible] mutatur [illegible] ista
corporis inferiora [illegible] recipiunt
lumen [illegible] aliquo modo conformia
luci [illegible] possunt nostram
[illegible] conformari divine [illegible] potest in [illegible]
[illegible] quandam conformitatem [illegible]
tudinis nostre [illegible] voluntas
[illegible] nostre [illegible]
voluntas nostra possit aliquid conformari divine
[illegible] obligatur [illegible] ad hoc quod nos pos-
simus [illegible] conformitate [illegible]
ad actum [illegible] omnes tenentur
ad hanc conformitatem [illegible]
[illegible] vita eterna [illegible] conformi-
tate [illegible] digni vita eter-
na [illegible] tali conformitate

[illegible] nostrum facit. Non est [illegible] ad hanc
conformitatem tali [illegible] non [illegible]
[illegible] loco [illegible]
[illegible] illa conformitate [illegible]
Quando [illegible] ad actum [illegible]
quod [illegible] conformitas attendatur non [illegible] in velle
[illegible] divina precepta [illegible]
[illegible] diligenter [illegible] non [illegible]
negativa non [illegible]. [illegible] non
[illegible] de aliquo [illegible]
actu [illegible] precepta [illegible]
quo negativa [illegible]
[illegible] tenetur [illegible]
[illegible] non [illegible] differt
[illegible] non velle [illegible]
[illegible] actu volendi. [illegible] affirmativa [illegible] obli-
gant [illegible] non [illegible] negativa [illegible]
[illegible] negativa [illegible] Circa quartum
[illegible] tenemur conformari voluntati divine in volito
[illegible] volumus omne quod vult Deus. [illegible] ad hoc
aliquis quod tenemur conformari voluntati nostre [illegible]
[illegible] in omni quod Deus vult. [illegible] perfectionis
[illegible] supererogationis. [illegible] non [illegible]
in [illegible] ad hoc tenemur [illegible] quod ipse vult nos
velle. [illegible] quod ipse vult nos velle [illegible]
[illegible] precipit [illegible] signa
[illegible] indicat nobis sua voluntas [illegible] nos
velle [illegible] aliquis [illegible] voluntas [illegible] innotescat [illegible]
[illegible] velle [illegible]
aliquis velle [illegible] non [illegible] velle [illegible]
[illegible] calamitatibus [illegible]
[illegible] plures possumus
[illegible]
[illegible] non placet divina
[illegible] non [illegible] quod [illegible] teneatur velle divi-
na mandata. [illegible] teneatur velle divina [illegible]
[illegible] non [illegible] voluntas nostra [illegible]
[illegible] Deus vult [illegible] voluntati [illegible]
[illegible] aliquid [illegible] velle
[illegible] in [illegible] ut bona [illegible]
[illegible] tenemur [illegible] velle absoluta voluntate [illegible] in nobis
[illegible] velle voluntate absoluta [illegible]
[illegible] mala que infligit [illegible] nos
[illegible] tenemur velle voluntate absoluta [illegible]
[illegible] possumus velle voluntate pietatis [illegible]
[illegible] non delectatur in [illegible] penis [illegible]
[illegible] voluntate [illegible]
[illegible] dolere debemus [illegible] infligat
[illegible] distinguit in nobis [illegible] voluntas
[illegible] pietatis [illegible] non distin-
guit [illegible] nostram voluntatis [illegible]
[illegible] de voluntate [illegible] de ipso [illegible] dati

per [illegible] dictabat [illegible] ro-
[illegible] voluntate approbabat [illegible] pas-
sione in malo [illegible] per pas-
sione in malo [illegible] murmurabat. [illegible] nostre
debemus velle [illegible] malum [illegible] velle
[illegible] nostre pietatis possumus [illegible] in nobis
[illegible] Deo placet non velle. Nam [illegible]
non vult [illegible] aliquid [illegible] velle [illegible]
in [illegible] consistit [illegible] salutis. Et sunt
ea que [illegible] non [illegible] tenemur velle aliqua
[illegible] velle [illegible] consistit [illegible]
salutis [illegible] talia non obligat
[illegible] vult [illegible] aliquos salvare [illegible]
[illegible] tenemur [illegible] velle
[illegible] nostre [illegible] divine [illegible] non in omni volito
[illegible] in omni [illegible] innotescat [illegible]
[illegible] tenemur
conformari divine voluntati in modo volendi. [illegible]
[illegible] vult [illegible] vult [illegible] nos
ea [illegible] tenemur velle [illegible]
[illegible] ad conformitatem in [illegible] volendi
[illegible] generali [illegible]
vult [illegible]
non [illegible] conformari [illegible] nostre [illegible]
[illegible] caritate [illegible] tenemur
[illegible] absoluta [illegible] non conformari [illegible]
[illegible] conformitas in actu [illegible] non
[illegible] non [illegible] in [illegible] actu
[illegible]. Nam [illegible]
cogitat [illegible] cogitat [illegible] bo-
[illegible] diligere. Alia est conformitas in [illegible]
[illegible] non [illegible] directe [illegible] indirecte [illegible]
non [illegible] recogitat [illegible] actu [illegible]
[illegible] autem [illegible] hoc [illegible]
[illegible] nos teneamur [illegible] velle passionem [illegible]
[illegible] quod passionem [illegible] absolute
[illegible] passio [illegible] malum [illegible]
[illegible] patientis [illegible] non [illegible] nos ac-
ceptare debemus passionem [illegible] velle [illegible]
Alio modo [illegible] bonum [illegible]
[illegible] patientis [illegible] nos acceptare de-
bemus [illegible] penas
[illegible] possunt [illegible]
[illegible] debet velle
[illegible] salutem [illegible] revelata [illegible]
natio [illegible] velle [illegible] salutem [illegible]
[illegible] non absoluta. [illegible]
in celo [illegible] in inferno. [illegible] absolute
[illegible] voluntate [illegible] Quando [illegible]

[illegible] in celo [illegible] in mundo. [illegible] absolute [illegible]
salutem [illegible] revelata damnatio. Quando
[illegible] in mundo [illegible] in inferno. [illegible]
absolute [illegible] damnationem [illegible] punitus
[illegible] compati [illegible] patientis
[illegible] in [illegible] Deus [illegible]
[illegible] in [illegible]
[illegible] conformari [illegible] celo
[illegible] participare [illegible] glorie [illegible]
[illegible] quia [illegible] sic habet voluntas
humana ad divinam. [illegible] non est
[illegible] humana conformari divine [illegible] quod non est
per participationem unius rei [illegible] simul
ad participationem [illegible] humana
conformari divine. Hoc est [illegible] ad [illegible]
[illegible] divina [illegible]

Explicit [illegible] lectura primi [illegible] compila-
ta [illegible] doctores. [illegible] Albertus
fratris Alexandri antiqui doctoris de ordine minorum
[illegible] de eodem ordine. fratris Thome de
Aquino [illegible] Tarentasio [illegible] In-
nocentius [illegible] de ordine predicatorum [illegible]
de ordine heremitarum [illegible] aliquorum aliorum. [illegible]
non ponuntur opiniones istorum in scripto [illegible]
[illegible] cum [illegible] opinio-
num [illegible] in [illegible] aliorum doctorum
non [illegible] opinio sua [illegible]
ibi [illegible] doctoris

Tabula super primum Sententiarum.

Utrum sacra theologia sit scientia.
Utrum sit specialis
Utrum sit scientia speculativa vel practica.
Quomodo quid sit subiectum in theologia
Utrum sit una scientia
Utrum sit certior aliis
Quomodo cui potest sit uti
d. 1ª Quomodo quibus rebus sit utendum.
Quomodo quorum dicuntur uti
Quomodo cui potest sit frui
Quomodo quo sit fruendum
Utrum [illegible] sit fruendum in via fruitionis.
d. 2ª Utrum deus sit trinus et unus
Quomodo quod imponitur nomen attributi in divinis
Quomodo quod attributum possit predicari de deo.
Utrum attributa divina sint idem quod deus
Utrum cum unitate essencie divine sit pluralitas personarum
Utrum illa pluralitas sit realis in eis
Quomodo quo ille tres persone ab invicem distinguuntur
d. 3ª Quomodo utrum deus sit cognoscibilis a creatura
Quomodo non cognoscitur per vestigium et quid est vestigium
Quid sit ymago et quomodo cognoscitur per ymaginem.
Quomodo in quo attenditur ratio ymaginis in anima
Utrum potentie anime sint accidentia vel substantie.
d. 4ª Utrum in divinis sit generatio
Utrum ista sit vera: deus genuit deum
Utrum ista sit vera: deus non genuit deum
Utrum ista sit vera: deus genuit deum qui est pater
Utrum ista sit vera: deus genuit deum qui non est pater
Utrum hoc nomen deus declinetur in plurali.
d. 5ª Quomodo utrum bene dicatur essentia generat vel generatur
Utrum bene dicatur essentia de essentia.
Utrum bene dicatur natura de natura et sapientia de sapientia
Utrum bene dicatur filius est de substantia patris
d. 6ª Utrum pater genuerit filium natura vel voluntate.
Utrum pater genuerit filium natura.
Utrum filius procedat a patre per modum artis
Utrum pater genuerit filium per [illegible]
d. 7ª Quomodo utrum in deo sit potentia generativa.
Utrum illa potentia dicat quid vel ad aliquid.
Utrum potentia ad generare in patre et ad generari in filio sit eadem.
Utrum potentia generandi active sit in filio
Utrum potentia generandi in patre sit ad plures filios
d. 8 Quomodo utrum in deo sit veritas.
Utrum in deo sit summa et pura veritas.

Utrum veritas sit proprietas dei
Utrum in deo sit immutabilitas
Utrum immutabilitas sit proprietas dei
Utrum deus sit simplex.
Utrum deus sit summe simplex
Utrum summa simplicitas sit dei proprietas.
Utrum deus sit in genere
Utrum anima sit in toto corpore et in qualibet parte eius tota. d. 9.
Quomodo utrum filius sit distinctus a patre in quantum ab eo genitus
Utrum propter distinctionem genitus sit alius vel aliud a gignente
Utrum generatio filii sit eterna.
Utrum bene dicatur pater et filius sunt duo eterni
Utrum generatio filii sit terminata.
Quomodo utrum in divinis aliquis procedat per modum voluntatis. d. 10
Utrum ille actus voluntatis possit dici generatio
Quomodo quod procedens per modum voluntatis dicitur spiritus sanctus.
Utrum esse spiritum sit proprium tertie persone in divinis.
Utrum spiritus sanctus procedat per modum amoris
Utrum amor sit proprium spiritus sancti.
Utrum spiritus sanctus sit nexus patris et filii.
Quomodo utrum spiritus sanctus procedat a filio d. XI
Utrum si non procederet a filio distingueretur ab eo.
Utrum pater et filius spirant spiritum sanctum in quantum sunt unum vel in quantum plures
Quomodo quod est unitas patris et filii in quantum spirant spiritum sanctum.
Utrum pater et filius sint unus spirator vel duo spiratores spiritus sancti.
Utrum pater et filius sint unum principium spiritus sancti.
Utrum illa potentia dicat quid vel ad aliquid d. [illegible]
Quomodo utrum generatio in divinis sit prior spiratione in modo intelligendi
Quomodo an plus procedat spiritus sanctus a patre vel a filio
Quomodo a quo procedat magis
Utrum immediate procedat ab uno quam ab alio
Quomodo utrum in divinis sit aliqua processio. d. [illegible]
Utrum in divinis sint plures processiones.
Utrum sint ibi plures processiones quam due
Quomodo cui magis conveniat ratio processionis filio vel spiritui sancto
Utrum processio sit proprium spiritus sancti.
Utrum processioni spiritus sancti conveniat ratio generationis
Utrum spiritus sanctus cum non sit genitus possit dici ingenitus d. [illegible]
Quomodo utrum sit aliqua processio spiritus sancti temporalis
Utrum processio eterna et temporalis differunt
Utrum per spiritum sanctum dato sit tamen aliquod donum ei.
Quomodo a quo vel a quibus detur spiritus sanctus d. 15
Quomodo utrum missio conveniat divine persone
Utrum missio sit manifestatio missi
per aliquod donum vel apparatum

Utrum non habens caritatem possit eam cognoscere

Utrum aliqua persona fuerit missa ab eterno.
Quomodo cui persone conveniat mitti in divinis
Utrum patri conveniat mitti
Utrum filius possit dici missus a spiritu sancto.
Utrum spiritus sanctus mittat seipsum
Utrum tota trinitas sit missa.
Utrum cum spiritus sanctus mittitur filius mittatur spiritus sanctus et econverso
Utrum spiritus sanctus mittitur filius cum quis de novo aliquam veritatem cognoscit.
d. 16. Utrum in divinis est dare aliquam missionem visibilem
Quomodo ad quid sit utilis talis missio
Utrum talis missio facta fuerit patribus veteris testamenti.
Utrum ille spiritus sanctus visibiliter apparuit [illegible]
Quomodo spiritus sanctus apparuit in creatura irrationali et totus apparuit sed cum semel tamen [illegible]
Quomodo quando [illegible] fuerit ille [illegible] apparuit
Quomodo in quo differunt missiones angelorum que leguntur in veteri testamento a missionibus divinarum personarum que in novo
Quomodo spiritus sanctus post suam missionem non dicitur minoratus sit filius propter suam. = minoratio
d. 17. Utrum caritas qua deum diligimus et proximum [illegible] ad caritatem
Utrum habitus caritatis sufficiat ad deum diligendum.
Utrum quis possit scire se habere caritatem vel non
Utrum caritas sit diligenda ex caritate
Utrum caritas possit augeri
Utrum si [illegible] per quem modum potest augeri. = tertium
Utrum sit augmentabilis in infinitum. = caritas
Utrum ex qualibet actu elicito per caritatem augmentetur
d. 18. Utrum hoc nomen donum in divinis sit nomen essentiale vel personale
Utrum ratio doni sit proprietas distinctiva persone
Utrum spiritus sanctus eodem sit deus et donum. = vel donum
Quomodo quid plus competit spiritui sancto procedendo quam deus
Utrum ratio doni conveniat spiritui sancto ab eterno.
Utrum spiritus sanctus sit donum inquantum omnia dona donantur
Utrum possit dici de spiritu sancto spiritus meus.
d. 19. Quomodo utrum in deo sit aliqua magnitudo.
Utrum in deo sit eternitas.
Utrum inter divinas personas sit equalitas.
Utrum equalitas que ponitur in divinis sit una numero.
Utrum in divinis sit mutua equalitas
Utrum in divinis sit equalitas comparationis
Utrum in divinis sit totum integrale.
Utrum in divinis sit totum universale.
Utrum in divinis sit differentia per numerum
Utrum ab eterno sit aliquis numerus increatum.

Quomodo utrum filius sit coequalis patri. d. 20.
Utrum posse generare contineat plus quam posse
Utrum tres persone divine sint equales in potentia
Utrum inter divinas personas sit ordo.
Quomodo quid excludit dictio exclusiva. d. 21.
Utrum bene dicatur solus pater est deus
Utrum bene dicatur solus deus est deus
Utrum ista sit vera: trinitas est solus deus.
Utrum ista: trinitas est deus solus
Utrum ista: trinitas est solum deus.
Utrum ista: trinitas est unus solus deus.
Quomodo utrum deus sit nominabilis. d. 22
Utrum sit nominabilis pluribus nominibus = translative
Utrum tanta nomina multiplicata dicantur de deo proprie vel [illegible]
Utrum omnia nomina dicta de deo dicantur secundum substantiam
Quomodo quod nomina dicta de deo dicantur de eo proprius.
Utrum aliqua nomina dicantur de deo ex tempore
Quomodo quo ista nomina essentia substantia subsistentia persona in [illegible] sit differunt et quomodo in divinis et in creaturis. d. 23.
Utrum nomen persone competat in divinis.
Utrum hoc nomen persona significet substantiam vel relationem
Utrum in deo sit unitas. = aliquid in deo. d. 24.
Utrum unitas dicta de deo ponat in eo rem aliquam.
Utrum in deo sit numerus et quis numerus = absoluta.
Utrum numerus in divinis accipiatur secundum relata vel
Utrum termini numerales ut duo et tres ponant
Utrum ista nomina trinitas et unus dicantur relative vel secundum substantiam.
Quomodo que nomina sint recipienda in divinis et que non.

Hic est liber generationis adam. Gen. v. Sicut pater [illegible] ma
gister petrus divino spiritu inflammati
ter [illegible] primam [illegible] et dicente [illegible]
me [illegible] libri [illegible] et verbo in eo
solo filii dei. assumpsit primum [illegible]
[illegible] in prima pagina sub parte
scripsit et agit de in finita dei [illegible]
te. Nec in 2^a agit de finita ei [illegible]
[illegible] In prima scripsit de summam
divisione [illegible] 2^a de [illegible]
[illegible] agit de [illegible]
[illegible] successione. In p^a de [illegible]
[illegible] emanatione. In 2^a de [illegible]
ductione. In p^a [illegible] de generatione p
[illegible] describit [illegible]
omnes colles ego parturiebar. [illegible]
[illegible] altissimi [illegible]
omnem [illegible] In 2^a agit de generatione
[illegible] de productione crea
ture intellectualis [illegible] angelis [illegible]
[illegible] de aia [illegible] a
[illegible] autem [illegible]
[illegible] omnis [illegible]
me. [illegible] filius [illegible]
[illegible] nos
[illegible] filius [illegible] sen
tentiarum [illegible] magister de [illegible]
[illegible] filius [illegible]
[illegible] post [illegible]
[illegible] iste non
[illegible] generatione [illegible] in
titulo. [illegible] libri [illegible] septarum [illegible]
agit de operibus. [illegible] generatione [illegible]
[illegible] ut [illegible] in libro
[illegible] generationis [illegible] dei.
[illegible] libro [illegible]
[illegible] productione [illegible]
hic est [illegible] verbo [illegible]

[illegible] liber [illegible]
[illegible] quantum [illegible]
[illegible] libri [illegible]
[illegible] generatione.
[illegible] fructum [illegible]
p^m [illegible] hic est
2^m [illegible] liber
3^m [illegible] generationis
4^m [illegible] adam
[illegible] hic liber [illegible]
[illegible] hic est [illegible] hic est [illegible]
est de omnibus aliis [illegible]
[illegible] replendo [illegible]
[illegible] assumendo [illegible]
[illegible] scripta [illegible]
[illegible] Gene. [illegible]
[illegible] scripta [illegible] scripture. ac [illegible]
[illegible] magnum [illegible]
referendo [illegible] gene. [illegible]
[illegible] generando [illegible]
[illegible] appensus [illegible]
[illegible] appellando [illegible] phy.
[illegible] divisio [illegible] sup
[illegible] divisor [illegible] hec
[illegible] in [illegible] na. a
[illegible] aucto [illegible]
[illegible] huic libro [illegible] toti [illegible]
[illegible] utile est
hic [illegible]
agit de scripta [illegible]
[illegible] gene. [illegible] agit de [illegible]
generatio [illegible] generatio [illegible] hominis
[illegible] generatio [illegible] spiritus [illegible]
[illegible] generatio spiritus [illegible]
angeli [illegible]
de anima [illegible] de [illegible]
ma [illegible] generatio [illegible]
[illegible] generatio [illegible]
[illegible] generatio [illegible] empyreo. a
[illegible] generatio statuum.

[illegible]

Creatorem rerum. In isto [illegible] hic determinat magister de creatione [illegible] de deo [illegible] in opere creationis [illegible] conditionis rerum [illegible]

[illegible]

patebit quod non est dicere quod creatio activa presupponat ipsam actionem que sit eterna motat in data actuale et realem habitudinem eius ad creatorem ipsa divina actione. quia adhuc requiritur ad creationem. Creatio autem sive passiva que cum creari sit sine motu et mutatione ut patebit statim. quia passione sublata nichil remanet in passo nisi relatio ad agentem. Dico quod creari non est aliquid quod non possit esse ab initio non de aliquo. et hoc importat relationem que est creature ad creatorem. Unde ipsa relatio est de essentia creature passive [illegible]

[illegible]

Ex hac prima D. remanserunt tres q[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

... ista alia ... omnes ... simplices omnes de
una ... sunt eiusdem speciei ... assignat ...
... ...
... accidit ... ...
... ...
... ...
... ... anglica ... eiusdem ...
... ... appropinquat ...
in maria ... omnes ...
sunt eiusdem speciei ... ...
... omnes ... angeli in omnibus ...
... ...
... ...
... ... in uno ... ...

[illegible]

p. 2. Re.

[illegible]

p. d. m.

[illegible]

p. d. 6.

[illegible]

p. d. e.

... q͡ p d°. sic vocitat magr̄ in sentiis. Et
hoc e͡ ppue tang̃ sentia. q̃stm. Nam ꝯcedit
ꝓpositio q̄ d° oīa opa dei ē͡e bona. Secūdo
diuine boītᵃ. Nam cū effectꝰ suum ꝯm y
mutet. si malū ē͡e a deo dm̄ mutaret ī
maluᵐ q̄ ita aut mala sūt bona q̄d ē op
positū in abiecto. Aut malū sūi malū ē͡e
a deo sūm deo. q̄ ita nō ē͡e bonus simplr̄
deroga͡t q̄ diuine sapie. Nam malū
culpe/dr̄ inordinatōne a deo/ideo ē malū q̄
a deo adducit ꝯcordiat/ ergo d̄ datam
malū faceret/ꝯm ast adduceret ꝯcordiaret
inō ꝯsequm ꝯ asequo/ꝯ cum oīs discordias
procedat a defectu/ insipiens ē͡e. Sexto dero
gat diuine po°. Malū ē͡e dicitur q̄ defec
tu uirtutis. ...

[illegible]

iveta

alt

motu

Ro. 2. 1. 4. & ar. 9.

p. d. tra.

Re.

R. 2.

p° innuit q̄lr respō(n)d(et). 2°. respōdet. [illegible] / 3° respō(n)det [illegible] q̄l(ite)r [illegible] angelica. i(d est) q̄l(ite)r [illegible]

Nisi ista d(istinctione) [illegible] angeli sunt c(re)ati in g(rati)a [illegible] angeli [illegible] c(re)ati sunt [illegible] Int(er) tal(is) au(tem) [illegible] angeli no(n) [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Recta fuit ... In hac d. agit ma-
gister de ruina et lapsu malorum angelorum
et ... in .2. c° tractat utrum
... dubitationem ...
.3. ... tractat ...
... superbie ...
... bonos ...
...
... de lucifero
.3° ... pugnam ...
Alia q[uaestio].

Sequitur magister in hac d. de ruina
angelorum tractat de loco ...

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ron a. q̄d divino ɔsilio facit / io haut
alias nō licet / Cum ꝑ dei iniuriā mgo
... tota pom ... cū ... plus sit ...
Cum ꝑ utrā om modic / q̄ ... hoc
ꝓhibet / Cum ꝑ ... sibi ... ꝓxim
... dispōt cū ... Nam sia
... aīt ... dr. al' ... hoc facit
ut cautelosius fallat / decipiat. ...
... cū inuocat / ... deuote
... ā cō̄ ... stipm / cum ip̄e
... sit dei aduersarius ...
... gn̄s ... inimic. ... hoc
... ꝓhibite sunt artes magice / q̄
talium mistio sunt / sic ...
... omēs artes huī / vel nugatorie / at
nocīe ... sunt ...
... demonum ... in ...
... dolose ... sunt ...
... in bono ...

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

c. i. d. c. c. q. De quidam qui ex forti ymaginatione idem sentiunt vigilando, putabant se videre cum ea. Tertio facto defluxu spiritus animalis usque ad organa sensitiva sicut contingit aliquando propter materiam, quod propter fluxum rei materialis dilatatur, videntur quod ymaginatur scilicet bibere aquam calidam. Et hunc modum tangit quasi i. c. de spiritu et anima. Secundo est utilis sensus spirituum per ipsius spiritus specierum rubeas ipsum oculum vel crystallinum humorem inficiendo aliquo colore rubeo vel huiusmodi. Et est ratio quod cetera videntur illius coloris, quemadmodum vitro colorato, per quod videtur radius. Quarto gustu febricitantium. Quinto permiscendo se cum ipsa aliqua rerum species quas habet, in se imprimendo in organis sensitivis. Hoc dicit Augustinus xii. super Genesim ad litteram. Sed quod ipse demon faciat per huiusmodi quod enim coniungit eis ordinante hoc enim aliquorum non placet. Secundum quod ipsa spiritus qui habet species omnium rerum possit eas sensibus imprimere sensibus cum ad hec aliquis dispositus.

Ad que nos respondendo quod demon faciat fictionem mouens ex quo facit videri presens, quod non est presens faciat per naturam speculationem, consimilis specierum rerum in rerum absentia. Nam in absentia remanent species eius in sensu particulari, mora in ipso sensu secundum quod dicitur, ut dicitur super i. m. Sicut quod demon facit in aere naturaliter representari, in eo quod sunt presentes vel absentes, ac si esset eorum vel presentia. Secundo conformet presentia facit videri absentia, collidendo sive spargendo in modo sal vel ipsum spiritum sensus impediendo. Et secundo quod gestat motum reciproce, et hoc per motum velocissimum ipsius rei quod per manifeste in motu dotari ut in trocco quidam, videlicet gyrare, sic dicit proverbium quod dormit. Tertio quod in variare formam et colorem respondendo ad nos. Quinto est aere densitate corporum visibilium. Sexto disponendo dividi ostendi solis radio visum per radium cadentes super obiectum, que refulgentiam dabunt, quod dat colorem rei visibilis. Sicut dicit d. q. ex qua quod prohibitum dicentes in modo videri aquas rubeas et cetera patet, quia sanguinem non est metaphorice quod fiunt. Et ideo per dispositionem radiorum solis et propter vaporem aliquem habet se in tali dispositione ad aquam. Et est propter visus dispositionem in apparendo et videbatur hominem quod sol apparet videri rubeus. Septimo quod rem variari videri propter ad formam per quod per diversam representationem eandem rem in diversis speciebus aliquis

et alias ordinatis sui motus. Demon autem potest in aere quam alibi facere naturam spectantem. Octavo quod proprium magis et minus quam potest quod facit rarefaciendo vel condensando medium. Nono et in talis visa per densius medium magis ostenditur. Et est contrario in opposito. Contra aliud modo sicut quod dicitur ut nutoriis. Ista autem auctoritas est ad . . . Dicit quod sint dentibus species datus corporis et ad omnes in eis tactu multa et propter se ipsos dunni quod non est datum animalium debent non miari. Sed in quibus deum li. i. c. z. dicit quod animalibus est spiritus mortua post dicta, in quo ymaginatur vis. Et cum quod sunt vis dicitur in demones. Unde autem apparitum ad eum quod solus est mortalis gressum quam lumen inquit. Et possum dicere quod sit locatum est et corpus quod assumunt.

Post predicta restat de magistri Augustini tribus malorum angelorum obstinatione dicitur. De generalibus de bonorum officiorum quod sunt duo. Secundo ordinum distinctio quorum multa commissio de ista per dividitur in ii. Primo agit de ordinum distinctione. Secundo de eorum missione et missione d. i. b. ii. In missione. Primo in ii. Et agit de distinctione ordinum, secundo de ordina quandam reparationem i. Non in persona. Primo in iii. Dicitur quod ordinis distinctio de nova et i. b. nova illa de quo sit illi ordines primus et nam non ignorans. Respectu ad modi i. in primo ostendit illa per rationem quod de sua . . . ordinum reparatione ordinis sed nam quod ad nos in iii. ad numerum i. Non est incongruum.

Hic autem dicitur magistri de distinctione ordinum notorum et officiorum ipsorum angelorum. Quantum autem notorum hic dicitur propter aliquam ymaginationem sanctam ministrationem declarando ergo ordines per quod sit ierarchie et quot sunt et quod distinguat angelorum gradus. Non et secundo ierarchie et alio diversimode sunt. i. . . . in angeli ierarchie et diversimode ordinibus secundum ymaginationem. Dicitur quod per glossam personas. Secundo dicitur maior et deus illuminatos perfectos in dei similitudinem ascendentes. Et dicitur et ideo magis est moralis de datum per primum diffinitionem, uti magis est moralis quam loquentia vel naturalis. Sed propria dicitur diffinitio huius aliquid locum sunt et ponitur ea quod sunt ad sinum. Et sunt et tres sunt species ierarchie participatio dine pluribus et generatio et ad i. Conformiter dicitur ierarchie, sunt et principalis acceptus divinis luminibus sui illuminis quod eis. Cum dicitur propter perfectus est pluribus i. differentiam acceptionis propter participationem ad Rem que post formalis ratione, est essentialis in alii quod ei vel simplicis accepti quod non communiter dicitur

a deo in veritas et divinitus illuminatos approximat in dei similitudinem ascendentes sicut autem per hoc illuminatos dicendo aliqui quod est ascendere in eius similitudinem per deum. Deus ordo divinum est ad operationem nos dicitur per hoc proponitur naturalis. Et imaginatur ierarchia sicut a deo accipit sic alii attribuit sicut vel in eo. Alia quod sunt in illa diffinitione sunt ad sunt per hoc sunt. Tu i. Et sicut aliqui potentiis et virtute aliquid ipsi potentiis sive per scientiam potentiis in quo operatum ierarchia excedit. Et secundo et inductione et ista fine ei legiptima totalem proprie postmodum. Ordo divinum i. ordinata potestas. Non dicit est potentiae legiptima nisi sit ordinata divinitus. Secundum est scientia sive dispositio ad dignitatem potestatis. Nam potestas sine scientia dispositiva temeraria est et nociva ut dicit. Scientia. Tertio est exercitatio potentie mediante scientia. Nam potestas et scientia otiosa sunt, si eis non utitur. Et subdit. Actio. Et rursum ad diffinitionem ierarchie propter eius ... Sunt autem et secundum operationem. In glossa super angelicam ierarchiam in capitulo c. z. ubi plures eis tres ierarchie. Et divina sui superioris quod omnes sub actis et humana sui subiectis. Divina est prima a principio primo in mediatum angelus videlicet mi tatem angelica est post illam angelica est et humane quod ad eum imitationem formatur aliquid autem non videtur quod ierarchia supposita pertinet in divinis quod ordinat sibi. Et enim non est humanis ipso apparentia. Puto non imponat in equalitatem secundum dignitatis quod non sunt ponenda in divinis personis. Secundo et sic ad opponens ierarchie quod est quod propter sunt in ierarchia una illuminat aliam propter perfectionem, quod sunt actus ierarchie, quod in divinis ponitur alio modo locum habent quam divinam per hoc sit quod uni locum alia proprio sic est una ex sibi usque in divinis non est ierarchia. Eam dicit autem ierarchia sacer principatus rationalium, propter ierarchia sit rationabiliter per scientia ordo et ordinatim et exercitium dignitatis. Sicut si non sua et vel officium aliquid vel sicut veritas. Item deferens a ierarchie quod non debet ponere ierarchie a ierarchia non debet ponere ierarchia in eis in detestabili propter non potest poni in malis spatio. Item deferens satanas non potest poni in finibus malis. Item deferens secundum dignitatis non potest poni in personis divinis. Restat secundum quod enim habet esse in animalibus a bonis quod in ipsis solis est ponere et deus principatum quod sicut suam imaginationem divinum non est ponere ierarchiam angelorum et humana. Angelica autem dividitur in tria, scilicet supprema, media et infima, quarum sufficientia patet ex

perfectione angelorum nec quod consistit in perfecta ordinatione et directione ad deum illuminationem est . . . tantorum. Perfecta autem ordinatio ierarchie supprema, media et infima. Et secundum primam divisionem spirituum celestium, est per suppremos, medios et infimos. Alii autem accipiunt rationem huius divisionis penes tres eorum celos ierarchie, i. penes ordinem, scientiam, operationem, ut media sit penes ordinem, penes scientiam supprema, infima penes actionem. Et est metaphora per quandam apparationem et quod ordinatur in omnibus et simul. Alii accipiunt rationem penes statum et officium. Unde i. penes statum contemplativorum ut supprema, prelatorum ut media, activorum ut infima. Et quaque parte spectat ministerium. In qualibet autem istarum ierarchiarum tres sunt ordines, ordo autem est secundum eos multitudo celestium spirituum quod inter se aliquo munere gratie similantur. Sicut in donorum naturalium participatione conveniunt. Sicut sunt hic ordo similiter prout est in multis. Et ponitur in hac diffinitione aliquid pro forma. Secundo ordo simul tantum ordinis est multitudo naturarum multitudo insufficiens ponitur ad ista. Addit celestium spirituum. Communem eorum naturam accidentales corporis. Celestium autem excluditur a spiritus humanis. Sicut dicitur. Aue merite. Ad munus gratie similantur. Addit per hoc modum dicitur specificans angeli cum eidem ordinis assimilantur in donis gratuitis et officiis. Sicut aliquid secundum dictatum ut quod ab aliis dissimilantur. Et per hoc excludit communem demonum quod carent gratia ipsi autem ierarchie angeli ut quos non est tanta similitudo. Ista non quod addit. Sic probatum donorum perfectione. Dicit tangit tres causas vel secundum communem sicut in respectu divino iam probatis. Et quod sunt similes in naturalibus sunt similes in gratuitis. Non quod natura secundum eam gratie formatur aliqua ei data sunt et cetera. Et per rationem ... scilicet propter ei quod in natura rationali non videtur superaddere nec aliquam perfectionem vel bona dispositionem quod nec in sufficit data natura rationalis. Non enim ad est natura gratia illa nisi per se habilitatio et dispositio potentie rationalis ad debitos actus. Hoc non videtur esse et cetera. Et ideo secundum ipsi nec erunt secundum illos perfectionis. Sicut actus hominis bona dispositione et perfectione quod non impeditur in aliquo habet scientiam videndi. Quasi excellit in tali dispositione et perfectione excellit in habitu videndi. Et autem perfecta dispositio potest habere secundum modo quo ad actus dentes scientiam virtutum que sunt actus virtutum. Et sic habet rationem secundum esse habet eam natura rationalis aspirando

[illegible]

dicit quod [illegible] radius ut dicit non potest a
sole [illegible] potest [illegible] tot [illegible] lumen
nec illi radii simul [illegible] angelo in [illegible]
[illegible] alii autem [illegible] spatium
in [illegible] sunt [illegible]
non refero. Isto autem modo [illegible] superiores in-
ferioribus [illegible]
[illegible] revelat. Nec tamen [illegible] hoc
dicendum quod inferiores superioribus illuminant ut dicit
[illegible] doctrina [illegible] illuminatio non est [illegible] nisi de hiis
que intellectus [illegible] Intellectus autem non [illegible] nisi
[illegible] revelatorum
Illum autem [illegible] inferioribus
superiores non [illegible] gubernationem
universi spectat inferioribus nisi me-
diantibus superioribus revelat. Superiores vero angeli
cognitione [illegible] acceperunt [illegible]
[illegible]

[illegible]

sen unu hominibus non custodes sunt multi.
quae gradus custodia ante quam est maiori in omni singu
lariter. Quod super illo verbo angeli eorum. Magna
magis dignitas animarum ut unaquaeque ab ortu suo
e nativitatis habeat in sui custodiam habeat angelum depu
tatum. Quod vero globus habet unum angelum inter
[illegible] non videtur clare determinatum. Aliqui
io sedem opinantur quod globus habet unum. Alii
dicunt quod non, et nota quod singulos unum habent sub
dicunt quod aliquis totam unam custodiae pu[n]
mae sunt sunt situati concavitati in
[illegible] probabile [illegible]
cum soli angeli de infimo ordine taliter cu
stodie deputati possent [illegible] in [illegible]
[illegible]
non globus [illegible] custodia [illegible]

[illegible]

po. d. e.

q. 21. ar.

q. 4. ar.

mo

q. 3. ar.

incarnatus

25

q. 12.

·b·

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

mutat passim [illegible] omnes [illegible]
[illegible] 12m. [illegible] lux sua [illegible] sic mu-
tis aliumiosis, est necesse [illegible] mentio
[illegible] est [illegible] generatio [illegible]
[illegible] stimulatos. [illegible] non
abstante [illegible] lux naturalis [illegible]
[illegible] intentionale
[illegible] lux in medio
[illegible] manens. [illegible]
[illegible] Nam [illegible] gradus
[illegible] fieri [illegible] lucidus.
[illegible] non [illegible] manet lucidus
absente sole. [illegible] manens
[illegible] manens [illegible] non depende
[illegible] effecto [illegible] non
[illegible] Nam [illegible] non ulterius ab eo depende
[illegible] manet [illegible] in suo [illegible] amoto [illegible]
[illegible] lux [illegible] dependet [illegible]
[illegible] amoto [illegible]
[illegible] non [illegible] manens.
[illegible]

[illegible]

Quia lux [illegible] [illegible]

[illegible]

Quid [illegible] agit [illegible]

[illegible]

[illegible] aque sunt [illegible] firmamentum [illegible]

[illegible]

[illegible] firmamentum [illegible]

[illegible]

[illegible] aque [illegible] frigida [illegible]

[illegible]

[illegible] positus [illegible]

p(ro)p(ri)o motu m(odo) ab occi(dente) in oriens m(odo)... armis uno g(ra)du... ...mo
uet. ab oriente in occidens motu diur
no ... q(uod) hic mot(us) sit ... p(er) motu(m)
alt(er)i(us) sp(er)e co(n)tinentis eam, q(uo)n(iam) suo motu ea
reuoluentis. (Et) illa sp(er)a n(on) e(st) celum ...
... n(on) m(odo) ... sp(er)am stel
lar(um) fixar(um) n(on) sunt ... c(ri)stallinu(m) (et) empy(re)u(m)
... sp(er)a reuoluta p(er) motu(m) suu(m) sp(er)a
stellar(um) fixar(um) ab oriente in occidens s(ed)
celum c(ri)stallinu(m) ...
lum mo(bi)le ... c(ri)stallinu(m) (et) tota
n(atur)a ... diuisum facit ...
...
... n(on) ignore(n)t ...
... doctores aliq(ui) ...
... ad igne(m)
...
... motuu(m) n(atur)aliu(m) ...
... motu recto q(uod) duo mot(us)
sunt diuisi ...
... eandem n(atur)am ...
... nullam q(ua)litate(m) ...
...
... celestia n(on) sunt
...

[illegible]

pot pducere aliqd de illo p dicta autem
cum creat sit producere aliqd de illo ...
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

mutabit quia anima non moritur cum corpore. Et
naturaliter immortalis. non enim sequitur omnino ista
divina gradatio ... naturali ratione generatur ...
per opera et actus ipsi anime. Et probatur per ratio-
nem intellectus. Nota quod illa potentia est immate-
rialis et independens a corpore quia immortalis quia habet
actum immaterialem et independentem a corpore. talis
est actus intellectus quia non utitur organo ...
... hoc idem ... anima et magis
... in actibus ... organum in
... debilitatem ...
... magis
intellectus ... omnis potentia
materialis et dependens a corpore ... status
talis ... non ...
... nullo ... est ...
... talis ...
... intellectus ...
... intelligit ... in-
tellectus ...

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

iacerent nec morbis affligerentur, nec aliquis laederent nec nocerentur ... nec aliqua calamitate ... nec ... laboribus ...

[illegible]

[illegible]

[illegible]

... c. 2. mor. Tanto aut ... ad celestia ascendere ... [illegible]
Fuit aut illi temptatoris ... [illegible]
... temptatum ... [illegible]
... malum ... [illegible] ... suggesta ... [illegible]
... temptati ... representaret ... [illegible]

[illegible]

[illegible]

... temptati ... officio ... [illegible]
... temptationis ... temptati ... [illegible]
... carnis ... [illegible] ... pugnam ... [illegible]
... pulsum ... [illegible] ... notus ... [illegible]
... motus ... [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Insuper ad dm.

peccatum ... 2o. q. 2o ... primo. Nichilominus talis ne-
gligentia dampnabilis est. ... quo
aliquis facere debet ... fuit ...
... Non est imputandum ...
... multo magis. ... negligentia ...
... de gratia ... ingratitudine
... ut sempiterno igne non ardeat ...

[illegible]

[illegible]

[illegible]

... in statu innocentie ... in statu illo ... erat ut dicitur ...

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

an e in recipiente per modum eius. Alter autem ponens
posset addi secunda ... ¶ De
eo autem quod dicit ... quod intellectus agens et possibilis
sunt distincte ...

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

valor est non mor ignis sed aqua. Tum quia
sensus efficat aliquem motum inordinatum. Secundo
sed diu vult eam non posse invenire a
... qui vult dicat immediate motum
Non enim isto modo potest movere gratia voluntatem
... uno modo ... mor operam. Nam caritas
voluntatem ... excitat et inclinat ...
... [illegible] ...

[illegible]

Uno modo accipitur pro gratia qua quis in se operabiliter mutatur actu gratie ... q. xx. ... datum habitualem ... corruptionis in ... gratia ... penalitas ... in gratia causa ... accipitur ... actualis gratuito ... cum ... pro uisione ... unde ... cum ... in gloria. Hoc modo ... gloria in ... Eodem modo gratia ... [illegible]

Aut ... aut ... non sunt idem ... [illegible]

... non est ... quam ... potest ... alicui ... malum uti ... uti utentibus ... non ... modo ... efficiunt ... malum ...

Quod uero ... magister ... cum gratia ... dicit ... sine gratia ... potestate ... [illegible]

... pelagium ... responsio ad ... [illegible]

Si ergo dicitur ... ista ... ad potestatem ... sine gratia ... aliquam gratiam posset aliquis bonum facere ... [illegible]

... motum ... aliud ... bonum ... motorum ... [illegible]

... sufficit ... sine gratia data ... potest ... sufficienter disponere ... [illegible]

... bonum ... status ... diuina ... ordinata ... gratia ... precepta ... [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

abundat gra[illegible]

[illegible]

a quo initoxie . Et ex suppone quoniam passiones ... efficaciam ... in proprio ... utuntur aliquo modo nec supplere impunitas ... non impunitas nobis ... diminutionem ... Sic ... Adam ... dicentia ... paradiso ... fuit ... Similiter ... alia ... Adam erat ... innocentia ... Adam ... paradisi ... innocentie statu ... Hoc ... [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

pur in pecto nascat' [illegible] qm
[illegible] alig [illegible] sine pecto na
ti inueniu[n]t [illegible]
[illegible] q[uod] no[n] e[st] eadem [illegible]
[illegible] sic n[on] nocum[en]tu[m] [illegible] spu
ale [illegible] no[n] sunt [illegible] no[n]
[illegible] innocen[tes] [illegible]
[illegible] fuerat [illegible]
[illegible]
[illegible] eadem sunt [illegible]
[illegible] eadem [illegible]
[illegible] no[n] idem [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

crude ut dicit in dam. Cum autem q̄ritur
etiam mō, qō nō erit natus simul acto
sed autem talis m̄l qua ponit sic in ipo
semine sed deo sit p̄ꝑs. Dicunt quod ista
sit decisa a primis pentibz m̄tere
ut sit sufficiens ad omnes virtutes quod ab
dam illis descenderet ꝯ ponit hanc m̄l
explicatum sic primo alic̄ ꝯtinua ꝯuisione
in corpore prima pte decisam, in illa no
erit cause sed spermi ꝯ humidi radicale
ꝯsumens aū. est quod talis m̄l solū deo
possibilis est, dicit ipse ꝯ. a. d. fac. p̄s.
·c. x. Dc illo ad facē ꝯ dicatis aliqd
mai. vel mī. vel dicatis aliud. solus deus potest
...

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

... [illegible] imputetur [illegible] culpa ... [illegible]

Questio magistri [illegible] ... [illegible] ... originalis ... per baptismum [illegible] ... culpa originalis [illegible] ... Non regnet in vestro mortali corpore [illegible] ...

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

necessarium. Secundo quia malum culpe reducitur
effective ad causam, causa quod a bono creato per
suam voluntatem per actionem. Tertio quia
sectum aliquid ab eius causa per actionem primo
mittitur. Quarto. Quia illa privatio
talitatis sic creata esse. Sed creata est
factor. Sicut si domus est causa a medico
[illegible] per actionem, quia actus creati esse
deus. Sed medicus ad domum, magis edificator
quod medicus actionem quod per se medico. Sed cum
dicimus quod edificator est causa in fortuitu
[illegible] in domo ista est per actionem, quia est
actus creato effectus. Ad domum quod per se
est effectus edificatoris, accidit quod habita-
tor in ipsa infirmetur. Sic dico quod malum
culpe non ipsi defectibus causa est per volun-
tatem sed data per actionem, ita quod illa cau-
salitas attendit creato effectus. Magis
autem bono in esse, quia causa motu et
actu talis defectus sui [illegible]
non generatur. Sed prima origo mali culpe
fuit a bono creato, quod aliud defectibilis
in ipso. Dico quod sic. Omnis creatura culpe
sit defectibilis in posse et est quod causa
aliqua in actu suo deficere potest. Cum
autem in suo actu possit deficere est ipsa
defectibilitas. Quod sit magis deminuta
est causa [illegible], per. dentia. c. [illegible]. Ergo
statio depuari, nisi quia illo sed nata non
possit. Ad hoc ut nata sit [illegible], quia a
deo facta est. Sed ab eo quod est deficiat
de [illegible], quia de nihilo facta est. Non sufficit
illa defectibilitas ad productionem mali culpe
aliqua magis est in libera voluntate. Sed voluntas non
est libera. Primus nec defectibilis [illegible]
ab ea. Cuius defectuosus illo ergo non ha-
beret rationem culpe. Ergo quod per voluntatem liberam
sed quod libertatem voluntas potest sic tenere, non
per suam defectibilitatem creat in actu de-
fectuosum. Sic talis actus ab ea procedens
habet rationem culpe. Exemplum. Faciens [illegible]
dico quod malum culpe non potest reduci in
causam primam. [illegible] sic causa in eo modo quo
[illegible] est. Sed si aliquis faber fabricat cul-
tellum, et ordinat aliud ad debitum usum
et illo facta per iniquitatem voluntatis abutens
cultello faciat de illo aliquod opus illicitum
ipse abusus non reducitur in fabrum sed
in [illegible]. Sic dico sicut voluntatem liberam [illegible]

hominis per voluntatem suam liberam creat in actu ma-
lum [illegible] modo sed de dictum cum illi defectibus.
Ad quartum dico quod licet cum malum non sint
[illegible] sed privatio opposita. Supplet autem [illegible]
ea [illegible]. [illegible] aliquid in uno [illegible] peccati
apud deum deputatur. Cum secundum [illegible]
et aliud sit in [illegible]. Et [illegible] et albi [illegible]
modo [illegible] sunt [illegible]. Sed dico quod prima
[illegible] sunt [illegible] quod illa [illegible]
[illegible] Item dico quod [illegible] iniusti
[illegible] ordinem ad [illegible], sed quod una ad
[illegible] alteram, et est [illegible] et [illegible]. Sed autem
[illegible]. Non possunt [illegible] malo. Et vero
[illegible]. [illegible] malum [illegible]
iniusti, [illegible], nisi [illegible] iniusti [illegible]
de [illegible].

Post hoc videndum est quod peccatum. Et [illegible] ma-
[illegible] de peccato [illegible] et origine [illegible]
[illegible] distinctione. [illegible]
[illegible] magister [illegible]
[illegible] vel [illegible] peccatum
[illegible]. 36. [illegible] peccata [illegible]
[illegible] actio [illegible] aliquo [illegible]
[illegible]. 34. [illegible]
[illegible] post peccati notificationes [illegible]
notificationem [illegible] sit [illegible] primum.
[illegible] distinctio [illegible] distinctio [illegible]
[illegible]. [illegible] opposito [illegible]
[illegible] notificationes [illegible]
possit [illegible] remanent [illegible]
[illegible] opinionis [illegible]
[illegible] alteri [illegible]
[illegible] confirmat. ibi [illegible] notas
[illegible] [illegible] dubi-
[illegible] quas [illegible] ibi. [illegible]
[illegible] ibi [illegible].

Queritur magistri in questio in hac
parte de peccato [illegible] et actuali. Et [illegible]
[illegible] possit et debeat diffiniri. [illegible]
quod non. [illegible] est [illegible]
nihil est. [illegible] non [illegible] diffini-
tio [illegible] non [illegible] cum peccato. [illegible]
[illegible] quod peccatum est [illegible] vel [illegible] vel [illegible]
legem dei. [illegible] omissionis [illegible]
[illegible] et [illegible] alibi [illegible]
[illegible] est [illegible] ad [illegible] vel
[illegible] iniusta [illegible] in [illegible]

[illegible] non est [illegible] non [illegible]
[illegible] vel retinendi [illegible]
[illegible] distinctio [illegible] primum [illegible]
[illegible] mala [illegible]
[illegible] mala [illegible] prohibita [illegible]
[illegible] prohibita quia mala [illegible] non [illegible]
[illegible] peccatum [illegible] est peccatum [illegible]
[illegible] in peccato duo [illegible] actus [illegible]
[illegible] et [illegible] duo [illegible]
[illegible] actu [illegible]
[illegible] actu
[illegible] illa [illegible] in
[illegible] actu [illegible]
[illegible] motu [illegible] in
[illegible] Nam [illegible] actus [illegible]
[illegible] Nam [illegible]
[illegible] prima [illegible]
[illegible]
[illegible] ab
[illegible] actu [illegible] Nam [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] non [illegible] aliquis actus [illegible]
[illegible] actu
[illegible] modo, ita quod [illegible] aliquis
actus [illegible] omissi-
onis [illegible] omissionis [illegible] actu
[illegible]
[illegible] actus [illegible] modo
[illegible] aliquis actus [illegible] omissionis
[illegible] actu [illegible] omissio
[illegible] Nam in hoc [illegible] ab illo [illegible]
peccatum omissionis, [illegible] debita
in aliquo actu voluntatis. Peccatum omissionis est
carentia actus debiti. [illegible] non [illegible] ipsa carentia
consistat in aliquo actu [illegible]
[illegible] peccatum omissionis consistat [illegible]
in aliquo actu [illegible] modo [illegible] ita [illegible]
[illegible] vel [illegible] aliquis actu
[illegible] vel [illegible]
omissionis [illegible] non consistit in aliquo actu
[illegible] aliquo actu
in voluntate [illegible] omissionis [illegible] occasio
[illegible] actu [illegible]

illa omissio [illegible] non [illegible]
in aliquo. [illegible] actum non [illegible]
peccatum [illegible] omissio
[illegible] non [illegible] non possit [illegible]
[illegible] omissionis [illegible] duobus
[illegible] illo actus [illegible]
[illegible] bonus aut malus. [illegible] malum
culpe [illegible] ipsa omissio dependet ab aliquo bono
[illegible]. [illegible] autem malus [illegible]
[illegible] duo [illegible]
[illegible] non [illegible] omissio illa
[illegible] peccatum [illegible] consistit
peccatum omissionis sine aliquo [illegible]
peccatum omissionis est carentia actus [illegible]
[illegible] in voluntate [illegible] in potentia voluntatis
[illegible] in actu [illegible] sine
est [illegible] in aliquo actu debito [illegible]
[illegible] non [illegible] in illo actu [illegible]
[illegible] peccatum omissionis non [illegible]
aliquo [illegible] actu in voluntate [illegible] actu voluntatis
[illegible] sine. [illegible] omne peccatum
aut [illegible] possit dici [illegible]
de peccato omissionis. [illegible]
[illegible] apponere [illegible]
[illegible] modo. [illegible]
malo [illegible]
[illegible] faciat [illegible]
[illegible] Ideo autem [illegible] malus
actus voluntatis [illegible] uno modo [illegible]
actio [illegible] voluntate [illegible] rationem
actionis. Alio modo [illegible] passio [illegible]
est in ipsa voluntate [illegible] rationem pas-
sionis [illegible] modo [illegible] rationem culpe
non [illegible] modo [illegible] possit
[illegible] malum actu voluntatis in voluntate actionis non
[illegible] ita quod voluntas
illo [illegible] mota [illegible]
[illegible] illa voluntas [illegible] mota non [illegible]
[illegible] de illo [illegible]
[illegible] et [illegible]
malus actus voluntatis [illegible] actio [illegible]
[illegible] passio [illegible] in voluntate [illegible]
mota [illegible] non [illegible] est passio [illegible]
[illegible] est actio [illegible] voluntatis [illegible]
[illegible] actu [illegible] malum voluntatis
actu [illegible]
[illegible] in voluntate [illegible]
actionis [illegible] passionis [illegible]
peccatum aliquod [illegible] diminuitur
[illegible] quod [illegible] potest accipi [illegible]

ex principiis componentibus substantiam et ex pro-
priis potentiis naturalibus. Et talia bona non minui-
tur. ~~[illegible]~~ Alio modo potest acci-
pi pro iustitia originali. Hec quidem consistebat in
potentiis naturalibus, que collata toti nature in [illegible]
et hoc naturale bonum fuit ablatum per peccatum primi pa-
rentis. Tertio modo potest accipi pro naturali aptitudine
ad virtutem. Et hoc bonum minuitur per peccatum. Pro
quo considerandum quod actu autem peccati relinquitur in a-
nima aliqua inclinatio ad similem actionem;
quanto magis aliquid inclinatur ad unum contra-
rium, tanto fit minoris aptitudinis ad aliud. Ideo quanto ma-
gis peccata multiplicantur, tanto minuitur illa aptitudi-
ne ad virtutem. Cum ergo peccata possint in infinitum multi-
plicari, videtur quod naturalis aptitudo anime ad virtutem esse
[illegible] minuatur. Alio tamen totaliter non
potest [illegible] Considerandum
est ergo quod radix et fundamentum aptitudinis
in anima ad virtutem est ipsa ratio [illegible]
[illegible] ut sic anima convenit [illegible]
[illegible] ratio [illegible]. Potest ergo predicta
aptitudo minui dupliciter. Vel ex parte sue
radicis, vel ex parte termini per appositionem impe-
dimentorum virtutis. Sicut naturalis aptitudo in corpore
diaphano ad receptionem luminis in suo [illegible]
[illegible] potest minui et per diminutionem diaphane-
itatis, vel per appositionem alicuius impedientis recep-
tionem luminis, sicut nubila. Et ideo ipsa
luminatio [illegible] modo non corrumpi potest nec minui
ipsa aptitudo. [illegible] Secundo autem
modo [illegible] per quodlibet impedimentum virtu-
tis [illegible] in anima aliquis gradus pravitatis
vel proclivitatis ad virtutem. Et per corruptionem
anime [illegible] remanet apta ad virtutem. [illegible]
[illegible] possunt esse successive sine fine, quamvis
non sint simul in actu [illegible] impe-
dimentum virtutis corrupto remanet anima
in aliquo gradu propinquius magis remoto, sicut
per appositionem nubilum [illegible] diaphaneitatis
[illegible] vel per [illegible] aluminari. Aliqua aptitudo
[illegible] in ipso ad receptionem luminis in suo
[illegible] ut potest aliquis gradus proprietatis
[illegible] remanet in gradu remotiori. [illegible]
[illegible] ad impedimentum vir-
tutis [illegible] obstaculum inter
[illegible] legis [illegible]
[illegible] obligatur perpetuali [illegible]
ad eundem [illegible] prior. [illegible]
[illegible] est distantia et obstaculum inter
[illegible] distantie et obstaculi
in corporibus [illegible] non potest [illegible]
[illegible] distantiam [illegible] receptio-
nem [illegible] remoto obstaculo. [illegible]
[illegible] receptio [illegible]

non remotum [illegible] debite [illegible]
[illegible] in [illegible] actu peccati [illegible]
[illegible] per peccatum distantiam et obstaculum inter animam
et Deum [illegible]
[illegible] ablato [illegible]
Quod ergo per peccatum diminuitur aptitudinem in anima ad vir-
tutem non tollit, quia radix illius aptitudinis
[illegible] non tollitur [illegible] per peccatum commu-
niter [illegible] ad bonum in anima. [illegible] nunquam
aliquod bonum corrumpit. [illegible]
possit [illegible] parte. [illegible]
omni [illegible] est [illegible]
autem [illegible] habitu que [illegible] apti-
tudinem [illegible] habitu qua [illegible]
[illegible] est [illegible] in malo [illegible]
[illegible] anima [illegible] non corrumpit [illegible] ap-
titudo minuitur, ut dictum est [illegible]
[illegible] quia [illegible] non [illegible]
corrumpit [illegible] anima [illegible] corrum-
pitur [illegible] ab ea tollitur.
Quomodo autem aliquod bonum [illegible] per peccatum mi-
nuitur sive tollitur, sic modus species et ordo
[illegible] in [illegible] modus [illegible]
[illegible] sunt [illegible] ut causa [illegible]
[illegible] sunt speciosi [illegible] ordo [illegible]
[illegible] finali [illegible] ordinato sunt. [illegible]
omne bonum representat [illegible]
[illegible] modus [illegible]
ordo [illegible] In anima autem [illegible]
[illegible] possunt [illegible] bonum [illegible]
[illegible] ad suam naturalem perfectionem [illegible] bo-
nitas apta [illegible] ad virtutem. [illegible] bonum virtutis
[illegible] species [illegible] modus [illegible]
[illegible] Secundum vero bonum [illegible] modus [illegible] per peccatum non
tollitur nec minuitur. [illegible] modo per peccatum minui-
tur [illegible] ordo illius boni per peccatum minuitur
sed non tollitur. [illegible] vero bonum [illegible] modus [illegible] per pec-
catum mortale totaliter tollitur [illegible] virtutis
[illegible] gratia [illegible] peccatum mortale [illegible]
[illegible] ordo illius [illegible] per peccatum mor-
tale tollitur. [illegible] vero dictum est quod bonum [illegible] per
peccatum minuitur [illegible] illa minutio
[illegible] per peccatum [illegible]
[illegible] actum et habitum. [illegible] potest
[illegible] actum et habitum. [illegible] ratio
boni [illegible] consistit in actu [illegible]
[illegible] in dispositione [illegible] in anima per actum [illegible]
[illegible] ratio boni invenitur [illegible]
actu [illegible] in bono habitu [illegible] Dico [illegible]

ratio mali quod est peccatum principalius est in ma-
lo actu voluntatis [illegible] debiti boni
in anima per malum voluntatis actum. [illegible] autem
[illegible] quandam habitudinem ad malum actum
voluntatis illa diminutio boni participat rationem
peccati. [illegible] illa diminutio boni [illegible]
[illegible] sicut [illegible] quod carentia [illegible]
[illegible] per actum peccati. [illegible] differt [illegible] alie
[illegible] proprietates in corpore ad luminis susceptio-
nem [illegible] obstaculum quod ille [illegible]
[illegible] peccata ca-
rentia [illegible] ipsi naturalis aptitudinis
ad virtutem [illegible] ad ma-
lum voluntatis actum [illegible]
[illegible] est [illegible] indi-
cat [illegible] dicitur [illegible]
[illegible] nomine [illegible] non
[illegible] Vel [illegible] duplex [illegible]
[illegible] simile [illegible] non
[illegible] non [illegible]
[illegible] ut dictum est in corpore [illegible]
[illegible] commissionis
et admissionis [illegible] nomine [illegible]
[illegible] operari [illegible] operari [illegible] sunt
ad operari [illegible] 20. [illegible]
[illegible] in homicidio [illegible] ad [illegible]
[illegible] Ad ultimum dicendum quod
[illegible] generalis [illegible]
[illegible] non specialis [illegible]
alio precepto [illegible] precepto [illegible]
[illegible] generale [illegible] in dispositione [illegible]
[illegible] pertinet ad precepta
negativa [illegible] ad affirmativa. [illegible]
ut virtutem speciale :—

Queritur utrum omnia peccata sint paria

[illegible] maior [illegible] et pena [illegible]
[illegible] ista [illegible] magis mor-
[illegible] opinionem [illegible] op-
[illegible] in [illegible]
[illegible]
[illegible] pena [illegible] opinionem [illegible]
opinionem [illegible] illius opinionis [illegible]
[illegible]
[illegible] opinionem [illegible]
magis [illegible]
[illegible] non [illegible] utrum culpa [illegible] ha-
beat rationem mali.

Videtur quod magis [illegible] magister in [illegible]
[illegible] ad ostendendum [illegible] idem
culpa et pena [illegible] peccatum [illegible]
pena alicui. [illegible] non. Omnis passio
[illegible] non actio [illegible]
passio. [illegible] peccatum non est pena peccati. [illegible]
[illegible] actualis [illegible] voluntarium
[illegible] ratione pene [illegible] contra voluntatem [illegible]
[illegible] Augustinus [illegible]
[illegible] manifesta
[illegible] aliquod peccatum [illegible]
[illegible] pena alicuius peccati. [illegible] loquimur de peccato
ratione sui [illegible] deformitas in actione
[illegible] pena alio precedentis
peccati. Pena [illegible] lesio involuntaria [illegible] ad [illegible]
precedens [illegible] ordinata. [illegible]
[illegible] actus peccati ratione sue deformitatis non [illegible]
[illegible] lesio [illegible] alicui. [illegible] lesio-
nis [illegible] peccato [illegible]
[illegible] actum voluntatis [illegible] deformitas
[illegible] non [illegible] alia lesio. [illegible]
[illegible] ratione sue deformitatis [illegible]
[illegible] lesio in anima. [illegible] a Deo [illegible] lesio [illegible]
[illegible] autem deordinatio involuntaria est [illegible]
peccans [illegible] deordinationem [illegible] non affectio
[illegible] malum respiciens [illegible]
[illegible] Voluntaria [illegible] per actum [illegible]
actus [illegible] est voluntarius. [illegible]
[illegible] ordinata [illegible] precedens [illegible]
[illegible] aliquod precedens peccatum. [illegible]
[illegible] per peccatum mortale [illegible]
[illegible] quod [illegible]
[illegible] voluntate [illegible]
[illegible] Hoc peccatum [illegible]
[illegible] removens [illegible]
[illegible] removebat sed [illegible]
peccatum. [illegible] peccatum [illegible] alia [illegible]
[illegible] in genere cause. [illegible] in genere cause
[illegible] non [illegible] actus [illegible]
modo removendo [illegible] modo
[illegible] tollit [illegible]
[illegible] in genere cause finalis
[illegible] peccatum [illegible] homicidium
[illegible] in genere cause [illegible]
[illegible] peccatum [illegible] alteri [illegible] contingit.

Racio mali.

cum dicitur mihi ei. quo modo. dulce est ... que misit ... Quare superbie contingit ... in genere causa. quia ... malus ... non potest esse ... in ... nature contingit in anima ... actus ... alia penalis passio habet rationem ... ad hoc quod penalitas passionum. Eadem sunt illa ... non habent rationem culpe. potest ... immutatio ... impassibilis ... sunt que eveniunt ab intrinseco ... humana corrupta ... passio ... hoc rationem culpe non habet ... in compositione ... omissione ... ipsa culpa ... in passionibus ... magis ... intrinseco ... passiones magis appropinquant ... Apparet ... passiones aliquo modo ... Eadem autem sunt penales passiones ...

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

et idem actus [illegible] quis unde [illegible] et colore [illegible] quia color [illegible] videndi quantitate. [illegible] [illegible] de interiore. [illegible] quia illi [illegible] deficit in [illegible] [illegible] sunt in [illegible]. Tale [illegible] opus non [illegible] ordinatum in finem, quia [illegible] ordinatur actu per intentionem operantis, non [illegible] ordinatur aptitudine per naturam operis. [illegible] [illegible] [illegible] dicto [illegible]. [illegible] est mundi[illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] evangelii [illegible], quia evangelizatio [illegible].

Hic autem [illegible] satis notanda. Hic [illegible] magis[illegible] [illegible] voluntas magis depravatur in suo actu [illegible] aliqua [illegible] [illegible]. [illegible] ista [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] depravationis deliberate voluntatis, 2° [illegible] voluntatis humane [illegible] modo [illegible] [illegible] ubi [illegible] solum [illegible]. [illegible] in [illegible] magis [illegible] tractat [illegible] obiecti [illegible] [illegible]. [illegible]

[illegible] 2a [illegible] dividitur in 2 [illegible] dubiorum [illegible] opposita, 2° [illegible] dissolvit [illegible] opinionis [illegible] opposita [illegible] [illegible].

Sicut iam patet [illegible] [illegible] [illegible] magis [illegible] bonitas et malicia [illegible] [illegible] magis [illegible] voluntatem [illegible] alias [illegible]. [illegible] eadem [illegible] deliberata [illegible]

[illegible]

faciat peccato mortali. Circa 2m. 3
sine cruce. In qua. s. po. g et e. Tertio
cordis quosdam et sic m. h. licet lu
m sui. quia de nalo indicatorum
dicitur opus in officiendis. sic affec
tus hec nalo quoddam pondus dicens opus
in appetendis non obuens. sed hij q hunt
totum ha. post habet post accipi et po
a in metu sit. tu. vel ph. tu solo opus
po. sicut a prudentissimis. Cui est sedes
nouit potest habitualem. qua statu opus
Obicitur alia q affectus ad operandum
indiget duplici statu regente. s. sta
tu innato generali. q o prudentibus. et
statu spiritali acquisito q o ut aliq. sunt
statu hunt ut dicitur. sum / actiuus. ad s
libatum. Aliud dicitur q prudentibus. est
aliquid q na ro nalis mediate ad bonum
abstracto. q in generali. et contra immurat
contra malum. Sicut autem q sedeat prudentibus
inclinatori ad bonum abstracto. et modo persuade
tis. non necessitatis. sic et in metu. q
aut modo necessario. sic et in affectu. Nam aut
illa necessitas. non coactionis. sed dictata
mis. Sed q notus apprehensio bonus simpliciter
dictat sic ad uolendum. Circa dictum.
q actus ipsi prudentis. non potest esse primum. et sub
accipiatur. sed dicitur q est in metu. actus
et nunquam potest esse primum. nec mediate ad primum sed ad
rectos apto. s. o d consoldata sindesis. o
aliquid q metus dictat naturalis ad dic
tandum bonum abstracte ad uolendum. pla aut q
hic actus non potest esse primum nec mediate ad primum
nec potest hic repugnantia ista actum qui cade
na / non potest hic duos nalos actus repu
gnantes admmit. Ulterius d na contrarium
aliquid assuescat aut primum. 2. eth. c. Cum
q q o in affectu non h actum q s primum bt
d o in affectu / prudentis. est forte q q fo
malis uotum dictat ad uolendum bonum abso
lute. Talis autem actus. nec o primum / nec dispo
ad primum. Nec potest hic actum repugnante
qui non assuescit na in cm et ia dom
q. Ulterius q potest hic q s primum disposita ad
primum. Cum nunquam q primum potest contemnere. Di
cit q no. Due d actus prudentis. s. q

mutare de malo et instigare ad bonum
q ad utrumque actum sicut manet in maioribus
nec potest exstinguere totaliter. s in aliquo actu ob
nubilari et ad culpa. sicut qui tenebras obcecantibus
nec q in furiosis in quibus non remanet a
malum. quia malum docet ea bonum. Cum a morum
a perpetrate erroris dementia sic mori
pro piotate fidei. Cum remorsum non sentiunt
plasmata dilectationis. Et in carnalibus
q s spiritus carnis impetu. quia non h ro locum
et remorsus peccati. Ad 2m dicendum obstina
tus. sic in dampnatis. q adeo sunt inima
bo obstinati q ad bonum instigant non possunt
sed ad istum actum q dicitur exstincta. Cum non
sit exstincta simpliciter. Ad 3m quod ad usum q
est immurare contra malum / manet inquantum
in eis. m q. s. remmurato contra malum te
nz totum pene non ualet. Cum o illa re
immuratio ad remedium diuina ualet
ad non ad fructuosum forma. Non sed aute
h contempt. s nec in facto suo uel alieno
non depuat. Non suo. q probatum est. q
nullus actus eius est primum. Non alieno. Ad 2m uidet
illo sup ego. Alius uiribus peccantibus non
se immuscet. Dicitur ea s alia illo sup ego.
papitari. Cum dicit s. hac aius prudentis
sepe papitari uidemus et sum bene dormi
te omnem quidem sine pudore peccante
Tunc autem dicit papitari q effectum suum
non q in peccandis. s uiribus inferioribus
apecto. Ad 3m dicendo. In multis q est
de sedet sicut sedet in eq suo. quo
mente / a mulis dicitur papitari. Ad 4m
q. d q q q. Dicit q dicitur actus ibi n primum
o in rebus carentibus ro. Ad 5m dicendum q de
tutus naturalis consolidata q id q q ualet
ad oppo. quia eadem o ea uo te totaliter
est non consolidata q q naturalis dicitur. Po no m
temelos. naut mo ualet ad oppo.

Post hec de actibus inquirendum
ista dicit magister que opera et actus hunt
rectificari et depurari ex affectu ani
mi. Dividitur ista pars. in 2 s. primo inquit quo
modo faciat opus bonum. 2o quo diligens
mentis facit opus malum. s. Sumitur mens
Primum in 2. primo ostendit quod actus dicitur bonum uel
mali ex merito et fine. 2o quod ut

h s genera uirtute. s. Quod autem. Primum in 3. p
tractat diuersas oppiniones. 2o confirmat al
teram uiuente. s. Quod agitur. 3o rndeo ad
confirmandum utrique. Cum quidam concedunt.
Circa hanc. d. instat magister ad quam
consideratio actus ad finem et meritum
et s. ps. Quod omnis exterior actus bona
mentis factus. sit meritorius. Dicit q s
s. s. Non potest arbor bona fructus malos
facere. Quod glo. sup illo ubi. Omnis arbor
dotis unioqz o arbor bona uel mala
s o ex bona uolunta sit bonus actus. Is mens
o utile. s o omnis opus q sit bona mente
o bonum Quod potest esse bona mens q ma
la / Quod q actus exterior si mala men
te fiat est malus. s si bona bonus
Contra q. 2. eth. c. 6. dicitur q quedam consequuntur
nominata / conuoluta contra cum malicia. puta
gaudium de malo. imprudentia. innuidia.
et operibus. Adulterium. furtum. et homicidium. Hec
o unius et hoc dicitur. Is peccare Solut
dicitur. q inter potest dicere motum uotis ordi
natis actum exteriorem in fine. Nam opus
fine mentium. si accipiatur q mo. q
omnis actus exterior bona mente fact
o meritorius. Nam ille motus uotis ordina
tis actum in fine / nunquam o bonus. n q ordo
rectus. Ad hoc autem q ordo s rectus. requirit
q actus s ordinabilis. et q bonus q ordi
nat. et q finis sit bonus inst et in per
sinuendi. q moliedicit q sic mo. bus
q sunt ad fine. et talis. aliquo actus
Cum dicit q notum uidetur roib. Si autem ac
cipiatur pro fine mente. s no o uni
q omnis actus exterior bona mente
fact. s meritorius. Quod enim modo illi actus
q sunt de genere bonorum. Vel q s indifferentes
q quia possimus esse meritorii res sunt in
tenta. Cum nunquam mentem ex q h infra
n penes intentione. Cum s. Cum q mod
e. q sic menti intendit. Dicunt ad
q q s o s bonus q in s malus. Nam
ad bonum q admittit / non sufficit bonitas
omnis sine bonitate mentis. Ad malum
uo admittit / sufficit sed malicia omnis
sed malicia mentis. Hec o q inma
lus augmentum quidem mali. Instat

q meritum / eo o mla dolo peccare mltu
peccat / omnis pertinet opus faciat. Cum non dimi
nuto. q. s. s. super dat peccare facto mag
primum / non ex hoc im pent. Ad 1m dicendum bonus uo differen
titudo est. quia qualitas meritionis s primum
d. Aliud s q effectus merendis. Aliud
s q tantum effectus meriti. Primo mo. motus impetrat
opus. quia ea bonum o op s bonum o affecto et q
sic Secundo mo. no. Aliquo d q dolo facit ml
bonum / facit mal. et q Cum motus ipsa apta
actus merendis. sed merendis. Dat opi
mo / sequens et ordinem. Quod non meritus q est
actus sed sinus meriti. Hoc de dicitur s
alia uia / q agente / tum mori q sic dat
meri p actum suum. potest merum mere. Tamen
q actus tum ualeat admittit / q exsti
mat ualo ipsum. q s non est unum. Aliquis
d s suppositus dicit actum suum mente ualo
a sunt pars ualeat. Alio mo q q tota o
bonitas actus meritorii. tum actus exterior
ualeat admittit / q s o unum. ipsa aut
mentis super maior in bonitate illo q exsitmat
actum suum non tum ualere / q in illo q maius
Cum nunquam sine exteriori opere sufficit mentis
ad hoc / q autem ille q h bona men
tem. h factum bonum operando. Quod non. si non
nemo obligatur ad impossibile. Tunc o si bona
h no tantum directa meritum. sola ple
nitudo mentis notis sufficit ei admittit
ut ad bene absque exteriori opere. Si autem ad
sit facultas. et offerre sit opportunitas. In
tunc sola sine opere non sufficit. Ad 1m ro
assistit. Cum a o obligatur diuinis manda
ta. Secundum dicit dei non solum obligat Adno
Lendo s n ad sacramentum. Ad 2m o Scietis scito
Contra nag d ulla po. et docat potest
ad aliquid magis et ardentius. po aut que n
hunt sua ultimum n perfectione completa
n exeant in opa q debita / in actus ea
ctiuus. intentio s tam facta non exterius magis
at potest. non o deuota / et p hoc n mito
nullus. Ad 2m o notis plenitudo. plena d notis
potest effectus. si assit facultas. Aliquis no
dicitur non d bo plene q ut. si no fit
autem posse. Is semiplene a pigre uult
ac p s q uult a no uult. Ad 3m d s.
q nemo q s tradidit de bona uo se fa
q dilectae datoris lingua mens q

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

meritum charitatis augmento per gratiam superadditi
aliquis boni tamen remuneratum a deo quia est
praemium celo contra statum gratiae. Hoc est da-
to quod aliqui duo habent equalem gratiae statum
minus et eius charitate aliquas bonas meri-
tiones ex eius statu gratiae vel etiam. Unde
quod debetur sibi de praemio eterni quod vero pro
illas actuales meritiones et obmissa
oppositione dicentium quod dicit quod praemium
essentiale redditur statui gratiae non actibus sive
meritionibus sive operationibus actibus. Si
vero aliquis dicat quod addatur. dicitur quod praemium
celo respondet statui. Quando cum actibus meri-
toriis ex ipso statu charitatis. praeterea tales actus
dati ante post completionem praemii mane
liminis gratiae et magis habet cum augmentat
quam sicut solo statu gratiae sine predictis actibus
actiones recessisset et cognita sic quod dominum dicere
videtur et ipsius eo sicut. quod superadditis actibus
per statum suo gratiae non charitas et charitas
et sumus ipsi statui et non eo non addit gratiae
ad actum gratiae ordinatae. Unde aliquid de praemio
celi respondeat ipsi statui gratiae. Vel aliter quod re-
spondeat ipsi meritioni meritorie per gratiam
charitatis. Insuper quod videtur quod quorum de praemium est
lo remunerante ipso per statum gratiae et non per acti-
bus meritoriis non tamen charitas. Unde quod
habet ordinat. Alii autem dicunt ubi addere
tamen meritoriis requirat aliquid augeri dum
sive supernaturale vel naturale. Sed completio de
motum meritorie absque quod sunt ad finem in
ipsum finem. Sed autem ad directionem motus ex
tis requirit hic in actu per modum ordinatiquid
digentis. Unde similiter in pede per modum
entis sicut ad directionem meritorie. Duo re-
quirit quod. Una fides in actu mentis per modum ordi-
nis. et similiter charitatis in affectu per modum in
sinu. et similiter charitas in affectu per modum in
dinatis. Cum est duplex et finis hoc. si
dum dicunt quod non excedit factum non et
quidem divini quod respondit facilitate non
in primum sed sine sufficit ratio et totius
quam per statum acquisitum. Sed secundo sine non suffi-
cit ordinare nisi quod sint per statum insufficienti
per certo dicit aliquis quod opera in infideli non
baptizatorum sunt peccata. et parvuli sola baptizati. hoc
est remissum in eo debitum iustitiae originalis
quod remotae per baptismum tamen remanet obliga-
tio ad rectitudinem originalis iustitiae per quam
uires inferiores erant subditae superioribus

et superiores deo et ignitur operationes corporis re-
ctitudine debita in actibus et possessiones
originali iustitia in omnes actus corporis dicunt
esse peccatum. Sed contra videtur nimis dura quaestio
vera. quinimo in actibus suis non tenetur facere
per operationem ad ultimum finem possit tamen hic eius
operationem ad finem proximum quod ordinabilis est ad ultimum quod
cum non ordinet actu ... operationem faciendo
non erit facere contra iustitiam. Nam talis ratio est
quoddam inchoatio rectitudinis simpliciter. sed quae
talis non possit simpliciter dicta quae meritoria
... non tamen est peccatum. Alii dicunt quod omnes in-
ordinati motus et actiones corporis sunt peccatum mor-
tale ad originalem iustitiam tamen remanet obliga-
tio. Aliis autem mortalis peccati fractio ... quod
non potest simul compati cum illa et adequandam
... obligatur. Praeterea ubi magis per baptismum
fuit remissum originale peccatum non est mortale peccatum eius
motus mortiatus et non sunt obligati ad
rectitudinem originalis iustitiae. Item ubi ipse
possunt esse aliquae operationes quae non sunt peccata
mortalia nec venialia. Sed dispositiones et videtur re-
motae. Ideo ut dicit illumt eos per fidem
eo modo quo dicitur bonum ... dispositione quae
remansit longe. quia nota per opera. Alii dicunt
quod non omnes illi motus mordati sunt peccata
mortalia nisi forte per deliberationem voluntatis vel com-
missione vel omissione. Alius dicit quod est in illo
actuale mortale peccatum. Sed per commissionem vel ob
missionem ex deliberatione voluntatis. Credendum est
istam opinionem. Quod quia non esse infidelium esse
peccatum. et in hoc concordat secundo. et idem modo dicit. ne sic
contra hoc illud apostoli ... omne quod non est ex
fide peccatum est. et glossa. Idem. dicit. omnis vita in-
fidelium peccatum est. Legitur est ea tota gratia glossa
contra infidelium esse peccatum in quantum est infideles non
simpliciter. vel potius dicitur ... quod est
cum peccato et infidelitatis. Utrum autem gratia habet esse
peccatum et voluntarium. Quod patet autem. Deli-
ctum. dupliciter dicitur in voluntate aliquid quidem volu-
ntarii. Huic modo convenit ad passionem
quam ad violentiam. non dicitur esse de passibus aliquis
est voluntarius. quod ipso necessario potuit sine
dubio. Alio modo videtur. Sic et plus culpa
est. omne est peccatum voluntarium est. sed hoc est
mentiendum. Uno modo quia est voluntarium quod
ut cum poena non remota quod fuit voluntas alicuius
per ab illa in qua est peccatum. Et sic originale peccatum

voluntarium. ... Item quia
primus dicit originale peccatum cum adhuc non
inerat actus voluntatis. non absolute vocatur involun-
tarium quod per proximam habet mala voluntatis conditionem
tamen est primo voluntarium. Alio modo dicitur
ut actu pertinet ad committendum. ita ut quod voluntarium
non tamen quodlibet peccatum est dictum. Et quod sunt
voluntaria habet sua omnia. Et sic peccatum mortale actu-
ale voluntarium est demonstrato de quibus
mortalia peccata. hoc pro voluntate quod ... vitare
ita ut per voluntatem cum deliberatione gratiae ... potest
duci tota vita sua absque quolibetmodo vel
commodo possit mortali. Alio modo peccatum mortale
peccatum voluntarium. Alio modo ut cum peccata quae in
mota quae ... voluntas. ita ut possit
sic vitari vel peccari eorum quodlibet in peccato
... non in ... et sic peccatum veniale est volun-
tarium. Dicendum de quibus venialibus singularia ...
... quod potest vitare. Aut quod potest
peccare. Non tamen est per legem de lege ... quod homo
in statu naturae lapsae sine ... ar. quod non
stat vita absque omni peccato veniali. quibus
... concordat ... Non quod
... quod dixi ... voluntarium ma-
lum est. ... sic voluntarium
tarium. Ex magis ... in voluntate ...
in ipso ... ad hoc quod peccatum de sua ...
duo dicit. Et. Decordiatorem esse actum alic-
uius peccati et dicit illa decordinatorem ut dignum
... et punitione ... pro tenet
... aliquo modo ... non
... et demittit ... quod peccatum ad
... Aut loquimur ... ipso magis est culpa ...
magis est vitium. ... modo. Sic ... respice
... aut ... est ... toti ...
... sic aliqua decordiatio fiat in toto ...
... potentiae. ... si tollatur. ... non
... ... respice ...
magis voluntatem ... est ... culpa ...
quae culpa dicitur esse in voluntate ... in ... ...
... loquimur de culpa ... est vitium. ... adhuc
duplex est. ... peccatum dicit ... magis decordi-
nat aliquis actum alius ... Sic decordiatio
duplex potest comparari ... ut est vitium ...
est. ... decordiatio illa ... ad actum alius ...
... et ... ad ... loquimur
de illa decordiatione ... sic constat non
... esse voluntatem ... et esse alias ... ...
... sufficientiam voluntatis decordinari
sine ... peccata. ... autem loquimur de illa decor-

... est amor. cui est ... praemia ...
ipsam consistat ... ipsa est aliquis ...
... et contra ... Et quod ... ipsa
... peccatum. Amor. ... peccatum ... obli-
... sic ... Ideo amor est fundamentum charitatis
dei. et malus. ... Amor est ...
... affectionum. Sic autem amor in voluntate est ...
quia penes ipsam consistat complementum ...
... ipsi ... Ideo autem ...
... quia in directione ad finem consistat bo-
nitas completio. ... non amissio bo-
nitatis. Sic est quod amor ... omne peccatum. ...
... quod peccatum magis tenet ... culpae ... non
... non ... Alio modo respicit
actus ... Quae hoc ... consequentur ...
... voluntas ... quod de poe-
na. possumus loqui ... modo ... ...
... ... in poena ... Alio
modo ... inesse ... iustitiae ...
... poena ... ultio ... passio
... ultio. ... adnotatum. ...
non ... demonium ... alia ...
... de voluntate deliberata. ... non
... affligendo in se ... in membris ... magis
ipsa ... ...
... forsitan aliquis ... culpa
voluntas ... patitur sed punitur ...
... non ... Non est ... voluntas. Nam
... alio poena ... non tamen ... illa ...
poena ... voluntatem. ... autem ...
... voluntate ... in membris ...
... ita in illis ipsa ... alterius
... autem ... poena ut passio. ... non ...
... poena est passio ... poenae. ...
... poena passio laedens affligens et ...
... poena. ... poenae. ...
poena quae ... recte ... adhuc
respicit voluntatem ... Nemo est
... non est ... de ... hoc quod ...
... quia ... pati quod non vult pati. ...
... poena tamen ... poenae
... dicit passio laedens et affligens in eo
in quo ... non est nata ... et ... adhuc ...
... respicit omnes ... corporis ...
... voluntatis ... non ... nullo potest
esse poena ... voluntatis. ...
... patiatur non tamen punitur ...
... est ultio. et ... est passio ...
... poenae directe respicit ipsam.

ipsum notem. ita quod ipsum est ipsi notus primum
Ad tertium dicendum quod ille qui facit fornicatorem in
primo vel qui habet actu intentionem complacentia moechandi et applicandi fornicatorem sicut
cuius actus tota fornicatio est interiora. Sed
quod totam fornicationem intendit per rationem
eius actualis implicate est. Responsio dicendum sic per
articulo dicitur articulum de religiosis.
Consequenter autem notandum quod octo magistri aliquid ponunt
hoc ordine amore in generali. Hic descendit
ad duo peccata. videlicet autem ista quattuor est et primo descendit
ad duo ...... secundo descendit ad unum genus
... ... scilicet ... ...
... ingerit distinctionem inter peccata operis quae voluntatis
secundo ingerit distinctionem aperte ... et inter peccatum
originale et actuale veniale et mortale. hic ...
... solet et sibi modus diversos primus
... diversi genera peccatorum videlicet ... autem peccatorum. Circa
... ...
respondet obiectioni contra opinionem magistri ... ubi
quidam alii respondent ... ...
... ... aliquid ... peccato
secundo ... ... in scriptura ...
autem ... ...
... modus ... peccata secundo ... ...
... ...
Determinat magister in hoc de differentia peccatorum. ... ... moderat
actus interior voluntatis et actus exterior
sint duo peccata vel unum ... videtur quod
duo. ... ... homicidium ...
homicidii ... ... homicidium ... ...
aliud opus ... ...
aliud est ... voluntatis ... ...
... ... voluntatem et opera
ut non ... ... non moechaberis
... ... multiplicat
actus ... actus est ... ...
... ... actus interior ...
... ... coordinato ... ... diversa
... ... ibi est unum. ...
... ...
... ... actio ... ... interiore
et aliquas non ... ...
Secundo ... ... peccato voluntatis interius et
operis exterius ... ... Primo modo
... sunt coniuncta et ordinata ut causa et
effectus ... sunt unum peccatum ...

... ... sunt duo actus in
eo non sunt tamen unus in ... ...
actus exterior non est moralis nisi ... ... ad
actum interiorem voluntatis ... ...
... si furiosus ... autem ... furiosa
... ... illo actus non esset in ...
motus moralis ... ... malus. Alio modo
possunt considerari prout sunt separata ... ...
quod ... sunt ... in voluntate et non ponit
in opere. Alia ... ... opere. Non est
dubium quod ista sunt diversa peccata ... ...
... ... sunt ...
... ... ordinata. ...
autem sunt unum peccatum ... ...
... actum voluntatis ... ...
... ... in voluntate ... opere ... ...
... ...
... ...
... ... in opus quod non procedit
quod non ... pleno vultu ... ...
malitia operis ... ...
in ... ...
... ...
... ...
... ... non ...
... ... in opus ... ... non potest
... ... in ... ...
... plena ... ...
quod vult sed non potest ... vult et facit
... ...
... ...
... ...
... ... non addit ... ...
voluntatis quod voluntas plena ... ...
... ...
... ... carnalis ...
... ...
... ...
... ... delectat ... ...
operi ... ... vult ... ...
... ...
... in ... non tamen ... magnum
... ... delectatoris ...
... ... voluntatis
... ...
... ... poena ...
autem ... ... actu peccati ...
... ... obligatus ad poenam ...
... actu ... remanet reatus qui est obligatio.

ad poenam ... divina ... prohibet ... in
... statuit ut qui peccaverit puniatur ...
... ... peccavit
remanet obligatus ad poenam praestatutam divi-
na lege ... ... satisfactio-
nem ... ...
... alia poena ... legis obligatur ad poe-
nam illam donec fuerit satisfactum. ...
... actu peccati remanet ... obligatus ad poenam
Ita ... quod ... fuit mortale remanet obli-
gatus ad poenam aeternam. ... autem fuit veniale
non ad aeternam sed ad temporalem. Differentia ... mortale
et veniale ... mortale ... ...
... ... veniale non ... ...
... ... peccato
poena ... ... mortale ... ...
... ... remissionis ... ...
poenae ... ... poena aeterna ... ...
veniale ... ... re-
missionis ... ... non
... ... poena aeterna ... ...
... ... ve-
niale ... ... non ... ... mortale
... ...
... ... quia ... amoris ... in ca-
... ... non ... quia amor in ca-
... in fine non ... ...
... ... a bono incommutabili ...
... ... ad ...
fine ultimo ... ... est in mortali ...
... ... non ... a bono ... ...
... ... est in veniali ... ...
omnis ... ... in motibus ...
... ... de loco ad locum
motu processivo ... separat a loco in
quo erat ... ...
... non separat a loco in quo erat. Sic
... ... in fine ultimo ...
... ... in fine
ultimo ... ...
... in fine ... ...
non separat ... ...
... ... ut in fine ... ...
... amore ut praecepto ... ...
... ... in fine ... ... amore
... timore ... ...
... ad ... ut in ultimo fine ... ...
timore ... amore divino ab amo-
re illius separat ... ...

mortale et quod veniale. ... ... aversio et
... sunt duo peccata ... ...
... ...
actualis est simul aversio a Deo et conversio ad
creaturam. Ita ... quod in mortali ... ...
... ... est ... aversio et conversio ...
autem ... ...
... ... simul sunt ... ...
... ... duas amores
duo ... Amor sui usque ad contemptum
Dei ... ... amor Dei usque ad contemptum
sui ... ... amor sui usque ad
contemptum Dei ... ...
... in contemptu Dei ... aversio a Deo ... ...
... ... ad creaturam ...
... ... in actu ... ... aversionem a
Deo ... ... aversio a Deo ... ...
... motum in ... ...
aversio ... ... motum ... ...
... ... Deo ... ...
... ...
... ... conversionem ad creaturam ...
peccato ... ... ab eodem ... ...
... ...
... ... amor ...
... ... creaturam ... ...
... ... illi a-
moris ad creaturam amatam ... ...
... ...
... ... amore procedit. ...
... ... ad creaturam ... ... amo-
rem ... ... processus a Deo ... ...
... amor ... ... in creaturam ...
... ...
... ... actu
peccati ... ad creaturam ... aversio a Deo
... ...
... sunt diversa ... ... in actu ...
duo ... ... actus ... ...
... ... de peccato. Dico
quod ... non ... in specie nec in genere ... ...
... ad oppositos ... ...
actus ... ...
... est ... ...
... non ... ... nec in specie nec in genere ...
... ... non sunt in specie nec in
genere ... ...
... ... attendi ... ...

ditum uel actum bo[illegible] eius oppositorum ad
[illegible] indicat[illegible]. Et sic distinguntur casti-
tas [illegible] sic luxuria [illegible] auaritia
[illegible] modo loquendo de peccato [illegible] dico quod [illegible]
[illegible] [illegible] actus [illegible]
[illegible] obiectum. Et [illegible]
[illegible] obiecta [illegible] obiecta dant
actibus formam [illegible] distingui. non
[illegible] modo [illegible]
actus [illegible] deformitatem [illegible] actus
[illegible] distinguntur [illegible]
peccata mortalia [illegible] capitalia. Dicuntur
capitalia a capite [illegible] Illa uero
capita [illegible] fines [illegible] mouent
appetitum [illegible] illa. Peccata non
talia [illegible] ab [illegible] capitalia
[illegible] aliqua [illegible]
[illegible] appetit

[illegible]

remota est causa propter quam ad hoc movetur possit fieri ad eius remissionem operari. Et sic dicitur [illegible] excludit aliquod speciale effectum scilicet magis potentie inducendo sanctitatem [illegible] non ut donum non alleviatur nec excusatur per ingratitudinem vel inscientiam tamen difficillimum est [illegible] se preparare ad eius remissionem. Non tamen est impossibile [illegible] [illegible]

Ad inventam autem eius speciem est notandum quod peccatum in spiritum sanctum dicitur quod opponitur appropriato spiritui sancto. Appropriatur autem spiritui sancto magis relucere in [illegible] remissionis peccatorum [illegible] tale [illegible] impugnatur [illegible] in spiritum sanctum. Contra autem remissionis peccatorum [illegible] potest impugnari [illegible] que requiruntur ad remissionem [illegible] remissio [illegible] duo requiruntur scilicet gratia in dilectione [illegible] qua est desperatio [illegible] sine satisfactione [illegible]

[illegible]

In quo sunt que dicuntur uel mala [illegible] in omnibus obedire prelatis [illegible] est. Obedientia necessaria sic [illegible] dicit super illud ad promissa. Et adeo quod in eis [illegible] catur continet. Non sunt illa sine quibus religionis professio non seruatur. Et mutua obseruantia [illegible] plato suo obedire est necessarium. [illegible] ad dormitorium [illegible] est. Et aliqui sunt in quibus filiu obligatur patribus carnalibus. Deuoto [illegible] quod uel ille [illegible] in illo precepto. Honora patrem et matrem.

Aliqui sunt in quibus non obligatur [illegible] deuote [illegible] nati. Respectu primorum professi in religione magis tenetur [illegible] obedire quam patri carnali [illegible] suo plato [illegible] precepti [illegible] de obseruatione [illegible] professus obs[illegible] [illegible] precepta diuina. [illegible] religio si [illegible] obseruationem [illegible] non tenetur ad obseruantiam [illegible] preceptorum. Sunt quidam [illegible]. Si quis filius [illegible] pater [illegible] filiu parentes magis [illegible] deseruerit [illegible] hoc [illegible] indicatus [illegible] parentibus reddiderit anathema sunt. Respectu [illegible] in quibus non obligatur filius parentibus [illegible] de [illegible] non [illegible] religio [illegible] magis tenetur obedire suo plato [illegible] carnali parenti [illegible] parentibus [illegible] non notatur [illegible] cum defectu [illegible] [illegible] potest [illegible] [illegible] non [illegible] in eo [illegible] [illegible] [illegible] absolute [illegible] aliquid.

Explicant sunt [illegible] collecte a [illegible] super [illegible] doctoris domini Alberti [illegible] [illegible] in anno [illegible] marcij. Deo gratias.

Utrum creatura potuit creare. D. pª.
Utrum sint alia principia producta.
Quid sit creatio.
Utrum creatio sit continuatio [illegible].
Utrum mundus potuerit esse eternus.
Utrum creata debuit [illegible] distinctum.
[illegible] sint nouem [illegible] creatura.
[illegible] sint sinis [illegible] D. 2.
Utrum in [illegible] quod [illegible] fit corpus.
Utrum in [illegible] sit successio.
Utrum [illegible] unum [illegible] [illegible].
Utrum [illegible] fuerit datum [illegible] corpus.
[illegible] [illegible] ut angeli [illegible] data [illegible] corpore.
Utrum [illegible] aliquis locus corporalis deputatus angelis [illegible].
Utrum sit [illegible] unum actu uel plures.
Utrum actu [illegible] [illegible].
Utrum actu [illegible] influat in [illegible] inferiora.
Utrum angeli [illegible] D. 3.
Utrum [illegible] [illegible] [illegible] corporalium.
Utrum in angelis [illegible] distincta.
Utrum plures angeli sint in una specie.
Utrum in angelis [illegible] sint [illegible] [illegible].
Utrum angeli [illegible] [illegible] uel [illegible].
Utrum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
Utrum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
Utrum [illegible] [illegible] [illegible].
Utrum [illegible] [illegible] potuerit esse malus ab [illegible] sue creationis.
Utrum angeli sint creati in gratia. D. 4.
Utrum sint creati in gratia.
Utrum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] a bono [illegible] [illegible].
Utrum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
Utrum [illegible] [illegible] lucifer. D. 5.
Quid appetiuit.
[illegible] [illegible] [illegible] angelorum.
Utrum [illegible] lucifer fuerit [illegible] [illegible].
Utrum [illegible] bonorum necessaria fuerit gratia.
Utrum [illegible] bonorum [illegible] [illegible].
Utrum maiores in natura sint maiores in gratia.
Utrum [illegible] [illegible] fuerit [illegible] [illegible].
[illegible] ordine fuerit lucifer. D. 6.
Utrum [illegible] [illegible] in infernum.
Utrum demones possint habere aliquod gaudium.
Utrum [illegible] demones sit [illegible].
Utrum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
Utrum boni angeli possint peccare. D. 7.
Utrum [illegible] [illegible] [illegible] ad bonum [illegible].
Utrum [illegible] [illegible] in malicia.
Utrum in malis angelis sit scientia.

Utrum demon possit [illegible] [illegible] [illegible].
Utrum liceat uti ministerio demonum.
d. 8. Utrum demones sint corporei. D. 8.
Utrum in corpore assumpto [illegible] [illegible] opera [illegible].
Utrum possint [illegible] intrare corpora humana.
Utrum possint immittere malas cogitationes [illegible] [illegible].
Utrum possint immittere affectiones malas in [illegible].
Utrum possint [illegible] [illegible] [illegible].
d. 9. Quid sit ierarchia. D. 9.
Quot sunt ierarchie.
Quid requiritur ad ierarchiam.
Quid sit ordo.
Quot sint [illegible] [illegible] ordinum.
Utrum sint [illegible] nouem ordinum angelorum.
Utrum in angelis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
Utrum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
Utrum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
Utrum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] numero [illegible] in [illegible] ad angelos.
Utrum angeli [illegible] [illegible]. D. 10.
Utrum omnes angeli mittantur.
Utrum [illegible] [illegible] [illegible].
Utrum in angelis sit locutio.
d. 11. Utrum angelica custodia [illegible] deputata D. 11.
Utrum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
Utrum [illegible] custodia [illegible] [illegible] [illegible].
Utrum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
d. 12. Utrum [illegible] [illegible] data [illegible]. D. 12.
Utrum sit data [illegible] actualitate.
Utrum sit data [illegible] [illegible] [illegible].
Utrum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
Utrum illa materia [illegible] [illegible] [illegible].
Utrum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
Utrum [illegible] sit materia [illegible] [illegible]. D. 12.
d. 13. Utrum lux [illegible] data fuerit corporalis uel spiritualis.
Utrum lux [illegible] [illegible] sit corpus.
Utrum sit [illegible] [illegible] uel [illegible].
Utrum lux [illegible] [illegible] [illegible] uel [illegible].
Utrum lux [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
Utrum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] uel [illegible].
d. 14. Utrum aque sint super firmamentum. D. 14.
Utrum celum [illegible] [illegible] [illegible] forma.
Utrum [illegible] luminaria sint [illegible] [illegible] [illegible].
Utrum stella [illegible] [illegible] sint [illegible] [illegible].
Utrum corpora [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
d. 15. Distinctio quintadecima.

Utrum anima [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
Utrum ipsa anima [illegible] [illegible] [illegible] in corpore.
Utrum corpora animalium sint [illegible] [illegible] [illegible].
Utrum animalia [illegible] producta [illegible] [illegible] sint.
Utrum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
Utrum [illegible] [illegible] [illegible] opera sua.
Utrum aliquid data [illegible] [illegible] dei. Distinctio 16.
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] uel in angelo
[illegible] [illegible] [illegible] sit [illegible] dei
Utrum [illegible] [illegible] sit [illegible] dei [illegible].
Utrum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
Quomodo sit [illegible] [illegible] [illegible].
Utrum anima humana [illegible] [illegible] dei. D. 17.
Utrum anima [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
Utrum anima [illegible] producta fuerit [illegible] corpore.
Utrum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] anima [illegible].
Utrum anima [illegible] [illegible] [illegible] forma
Utrum anima [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
Utrum corpus ade fuerit productum de [illegible] [illegible] uel aliud [illegible] [illegible].
Utrum sit productum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
Quid sit paradisus. D. 18.
Utrum corpus mulieris sit productum de costa uiri
Utrum sit [illegible] de ipsa costa [illegible] [illegible]
Utrum anima [illegible] sit [illegible] [illegible] anima [illegible] [illegible] [illegible].
Utrum [illegible] [illegible] fuerit [illegible] [illegible] uel [illegible] [illegible]
Utrum sit [illegible] una anima [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
Utrum anima [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. D. 19.
Utrum anima bruti sit immortalis.
Utrum anima uiri differat ab anima mulieris.
Utrum si adam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
Utrum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
Utrum immortalitas [illegible] [illegible] [illegible] anima
Utrum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. D. 20.
Utrum in paradiso [illegible] fuisset [illegible] carnalis
Utrum in [illegible] carnali fuisset [illegible] [illegible].
Utrum in [illegible] [illegible] fuisset [illegible] [illegible] [illegible].
Utrum [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible].
Utrum fuissent nati [illegible] [illegible].
Utrum fuissent nati [illegible] in [illegible].
Utrum fuissent nati [illegible] in [illegible]. D. 21.
[illegible] fuit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible].
Utrum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ab illa [illegible].

cum temptatori sit difficilis resistere.
Utrum in omni temptatione sit peccatum.
Utrum primi parentes potuerint esse venialiter [illegible]
Utrum eorum peccatum fuerit maximum [illegible]
d. 22. Quod fuerit peccatum primorum parentum scilicet superbia.
Utrum uterque parens peccaverit eodem peccato D. 22
Utrum cum mulier peccavit [illegible] in [illegible]
sua pena corruptionis
Utrum peccaverunt ex ignorantia
Utrum ignorantia sit peccatum
Utrum ignorantia et infirmitas causa[illegible]
d. 23. Utrum [illegible] potuerit tollere vel D. 23.
intellectum datum per se impeccabilem
Utrum [illegible] potuisset peccare [illegible]
Utrum [illegible] hominem temptari
Utrum temptatio sit appetenda
Utrum [illegible] fuerit [illegible]
Utrum in illo statu [illegible] [illegible]
[illegible] habuit fidem D. 24.
d. 24. Utrum [illegible] datum fuerit [illegible] posse
stare [illegible] sine aliquo novo dono gratie
Utrum [illegible] liberum arbitrium et voluntas
Utrum aliquis voluntas velit [illegible] non velit [illegible]
Utrum sint idem intellectus et affectus.
Quae [illegible] non
Utrum intellectus [illegible] sint [illegible]
[illegible] et mentis [illegible]
superior et inferior [illegible]
Utrum [illegible] possit esse peccatum
Utrum possit ibi esse peccatum mortale
Utrum [illegible] esse [illegible] consensu
Utrum motus sensualitatis [illegible] sit
[illegible] ille quo [illegible] renata [illegible]
Utrum possit esse peccatum [illegible] sine consensu
sensus superioris: — inferiori
Utrum [illegible] superior possit peccare sine
d. 25. [illegible] liberum arbitrium. D. 25.
Utrum sit [illegible] in quolibet [illegible]
Utrum omnes actus [illegible] sint [illegible]
Utrum liberum arbitrium se extendat ad omnes [illegible]
Utrum liberum arbitrium possit cogi D. 26.
Utrum [illegible] in actu [illegible]
d. 26. Utrum gratia ponat aliquid in anima [illegible]
Utrum sit actus [illegible] ut [illegible]
Utrum sit tantum una gratia in anima
Utrum gratia differat [illegible] [illegible]

Utrum gratia sit in [illegible] vel [illegible] [illegible] in [illegible].
Utrum gratia sit motor voluntatis
[illegible] D. 27.
Utrum [illegible] sit in actu suo
Utrum [illegible] sine gratia [illegible]
Utrum [illegible] gratiam. possit [illegible]
Utrum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
Utrum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
gratia et gloria. D. 28
Utrum liberum arbitrium sine gratia possit [illegible].
Utrum [illegible] data [illegible]
[illegible] ad gratiam [illegible]
Utrum [illegible] possint [illegible] precepta [illegible]
Utrum [illegible] [illegible]
Utrum sine gratia [illegible] [illegible] mortale [illegible]
Utrum sine gratia [illegible] temptationem [illegible].
d. 29. Utrum [illegible] sit data in [illegible]. Dist. 29
[illegible] fuerit [illegible] illa gratia.
Utrum [illegible] fuerit [illegible] illa gratia.
Utrum in statu innocentie fuisset data [illegible].
Utrum in illo statu [illegible] [illegible]
[illegible] efficaces [illegible]
Utrum [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum [illegible] fuerit [illegible] mortis.
d. 30. Utrum defectus penales [illegible] D. 30
[illegible] vel [illegible] culpa [illegible]
Utrum [illegible] natura [illegible] potuisset esse [illegible]
[illegible] penalitatibus
In quo [illegible] originalis [illegible]
Utrum originale peccatum sit mortale
Utrum originale sit [illegible].
Utrum [illegible] fuerit in [illegible]
Utrum [illegible] [illegible]
Utrum [illegible] [illegible] Dist. 31.
d. 31. Utrum [illegible] tota humana natura [illegible]
Utrum anima [illegible] [illegible]
Utrum anima [illegible] culpa [illegible] voluntatem
[illegible] [illegible] vel [illegible]
Utrum [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum [illegible] vel [illegible]. D. 32
d. 32 Utrum baptismus deleat [illegible] culpa [illegible]
Utrum [illegible] in [illegible] vel in anima
Utrum [illegible] in [illegible]
Utrum in baptismo [illegible].
Utrum [illegible] [illegible] [illegible]

d. 33. [illegible] [illegible] [illegible]
Quod peccata parentum [illegible] imputentur Dist. 33
[illegible] quo [illegible] et ad penam
Utrum [illegible] potuit satisfacere pro toto [illegible] sua
Utrum [illegible] sit unum vel plura
Utrum [illegible] [illegible].
Utrum [illegible] [illegible] puniatur pena
Utrum puniatur pena [illegible] [illegible].
d. 34. Utrum malum sit natura aliqua [illegible]. D. 34
Utrum [illegible] [illegible] aliquod [illegible] malum
Utrum [illegible] ad malum non datur [illegible] malorum
Utrum malum habeat [illegible] sit illa.
Utrum malum [illegible] a bono [illegible] [illegible]
Utrum malum [illegible] ab [illegible] [illegible]
[illegible] in [illegible]. Distinctio 35
d. 35. Utrum malum [illegible] [illegible]
Utrum omne peccatum [illegible] [illegible] [illegible]
actu. [illegible] actus ille [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] in [illegible]
Utrum [illegible] aliquid [illegible] corrumpat in anima
Quod [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
d. 36. Utrum [illegible] sit pena [illegible] causa. D. 36
Utrum aliqua penalis [illegible] [illegible]
Utrum aliquid sit culpa sine pena
Utrum pena sit sine culpa
Utrum aliqua pena sit a deo.
Utrum omnis pena sit a deo D. 37
d. 37. Utrum mala actio sit natura aliqua.
Utrum mala actio sit a deo
Utrum [illegible] sit a deo
Utrum malum [illegible] [illegible] [illegible]
d. 38 Utrum voluntas bona sit [illegible] ad D. 38.
[illegible] fine. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] voluntatem. [illegible] malarum voluntatum
sit [illegible] [illegible]
Utrum voluntas [illegible] bona [illegible] [illegible]
[illegible] ad volendum finem
Utrum [illegible] voluntas velit [illegible]
Utrum voluntas possit [illegible]
Utrum [illegible] sit in aliquibus [illegible]
Utrum possit aliquis [illegible] [illegible]
Utrum voluntas uno actu possit [illegible] finem
[illegible] est ad finem. Dist. 39
d. 39. Utrum voluntas [illegible] sine [illegible]
Utrum actus voluntatis sit [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] voluntas [illegible] malum [illegible]
[illegible] actu [illegible] [illegible] [illegible] malum
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] errare
Utrum [illegible] erronea [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
Utrum [illegible] [illegible] [illegible]
d. 40. Utrum omnis actus [illegible] [illegible] D. 40
intentione sit [illegible]
Utrum [illegible] in suo actu [illegible]
Utrum [illegible] bona sine [illegible] actu [illegible]
ad salutem. [illegible] bonam vo-
luntatem [illegible].
Utrum bonum [illegible] malum sint [illegible] opposite [illegible]
[illegible] in [illegible]
Utrum [illegible] [illegible] actus [illegible]
Utrum [illegible] [illegible] [illegible] ac-
d. 41. tione morali. [illegible] indifferens D. 41.
Utrum intentio [illegible] sufficiat [illegible]
Utrum actualis [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
Utrum [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] sine [illegible]
actus sint peccata
Utrum omne peccatum sit voluntarium
Utrum omne peccatum sit in voluntate [illegible].
Utrum sola voluntas puniatur D. 42
d. 42. Utrum [illegible] [illegible] sint duo
peccata vel unum. [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum [illegible] actu [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] eterna.
Utrum [illegible] [illegible] duo peccata
[illegible] [illegible]
Utrum peccata distinguantur [illegible]
Quomodo distinguantur in peccata mortalia
Utrum omnia peccata sint equalia. D. 43
Utrum peccatum [illegible] ab aliis [illegible]
Utrum sit [illegible]
Utrum sit [illegible]
Quae sint [illegible]
Utrum blasfemia sit [illegible]
d. 44. Utrum [illegible] peccatum [illegible]
Utrum potentia peccandi sit [illegible] Dist. 44.
Utrum potentia peccandi sit a deo
Utrum potestas [illegible] sit a deo
Utrum in statu innocentie fuisset dominatio
Utrum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] possint [illegible] [illegible]
Utrum religiosi teneantur [illegible] obedire
prelatis. [illegible] [illegible] [illegible] Deo gratias.

Liber generationis Jhesu xpi. Mt. 1. Liber generationis quem magister supponit, scilicet complexio in libros 4or. Secundum materie differentias. In 3a parte in secundo capitulo agit de divinarum personarum emanatione. Incipit ergo liber septimus ... aut beata trinitas unius dei in personis.

In 2o agit de principali creatarum productione ... capiens ... est ergo liber 2us liber generationis celi et terre. In 3o de temporali christi generatione. Est ergo 3us liber generationis Jhesu xpi. Mt. 1. In 4o de liberali hominis reductione cum dimissa per sacramenta. Continuat ergo liber vite. Apoc. 20. In quo continetur reductio cum dimissa. Postquam ergo premisit magister librum generationis divine ... librum generationis de quo dicitur in libro composito ... liber generationis ... In quo libro tanguntur ... continentur in hoc libro ...

Explicato secundum dignitatis — Revocato relegate captivitatis — Decurato corrupte salvatis — predicatur generationis liber misericordie generationis.

Explicat dignitas secundata tur capitulis ... cata inventio salvatoris christi. Secunda tur scitas inspirata ... generationis xpi. Tertius ergo liber explicat:

Respectu divine ... in assumpcione carnis — Effectu humane reparationis ... mortis — ... ... religionis ... legis.

Explicat ergo. — Circa unionis ... mediatore — Modum redemptionis ... salvatore — ... religionis ... creatore — ... speciali ... misericordie.

... magister sic ... explicat ... intentum in hoc libro ... magister in prima parte 3 libri explicat ... ad.

Paciente ... rigoris — ... pudoris — ... honoris — ... dulcoris.

Ergo secundum ... Mathei 1. Generatio ergo sic erat: Potestate mira ... ad ... — ... pura ... ad ... — ... summa ... ad ... — ... plena ... ad finem. ... ubi ... altissimi ... creatura ...

Magister ergo generationem ... eterna ... In primo libro explicavit ... ostenderat.

Intelligibilem immutabilitate — Principalem ... — Invariabilem actualitate — Incomutabilem potentialitate.

Ista in 20 explicavit ... supponit ... Distinguit generationis effectu — Includit ... — ... generationis ...

In hoc autem 3o explicat: Liberale sine diligone — Originale sine corruptione — Originale sine successione — Spirituale sine infectione.

Generatio ergo ... erat ... generatio temporalis ... eterna ... voluntaria ... ... De ... Domine generationes ... laudabunt opera tua ... Non ergo ... magnificat generatio que ... adducit ... creaturarum ... supponit actu ... includit motu successionis ... Distinguit ... generationis ... congnite ... conformat ... generatio ... eterna. Non ergo domine te magnificat generatio creatarum ... generatio ubi tua que implet universa ... sapientia ... omnes ... complectitur ... generatio ... eterna implet. ... eiusdem ... implent:

Prima secunditatem — Creata ... — Humana capacitate — ... ...

Cameram ... — ... mutabilem — ... figurabilem — ... ...

Ergo generatio temporalis.

Ergo ... absconditum fuit a seculis ... generationibus. Col. 1. Magister explicat in hoc libro ... explicat ... in ... generationis ... Liber generationis. Ergo ... liber ... in dextera sedentis scriptum intus et foris ... signatum sigillis. Ap. Liber iste est ... Scriptus ... scriptus intus ... scriptus foris ... Iste ... signatum ... scripta ... septem sigillis sigillata ...

[illegible]

CUM venit ergo plenitudo
temporis [illegible] magister
[illegible] ad rom[anos] [illegible]
[illegible] / [illegible] a pec[ca]to [illegible] in ope
[illegible] [illegible] in hoc [illegible]
[illegible] / [illegible] a pec[ca]to [illegible] in operibus
restaurationis. [illegible] restaurationem
[illegible] duo [illegible] restauratus.
[illegible] di incarnatio / et [Christi] passio in
qua [illegible] restauratio humani generis [illegible]
[illegible] [illegible] duob[us] [illegible] in prima parte
[illegible] duo [illegible] humani generis
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
2a parte [illegible] 3a [illegible]
nat[ur]e magister [illegible] inchoatur restau
ratio / [illegible] in ubi di incarnatione
1o [illegible] [illegible] fuit [illegible] o
[illegible] [illegible] 19 [illegible]
[illegible] in [illegible] passione [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]

b. divina. Talis autem unionis
nullum est reperire post incarnata. Et si aliqua
adducatur similitudo in aliquo in pluribus est dissi-
milis. Una enim sunt quae ad aliquem
solummodo accedere. Secundo, sicut accidens ac-
cidentis conceptu [illegible] b. et illius non
constituunt unum per se. Exemplum de filio dei
et humana natura non est ad unum. Et b.
Altissiodorensis dicit quod sicut unio dicitur in aliquibus
suo modo. b. non ferrum. Unde ferrum est ignitum
tamen [illegible] et ferro per mixtionem. Quia est
in ferro, in quo tamen unitus erat prius,
fit tamen quasi per mixtionem. Ita in persona fi-
lii dei, in qua natura est divina natura, facta est
per unionem humana natura. Tertio est concu-
rso suppositi dati esse natura. Quia
est natura subsistentiae in suo supposito.
Et humana natura subsistentiae in verbo. Secundo per
modum enim restitutionis in opere, quia natura data
in suo supposito. Ad intellectum autem quae persona
filii dei — posset esse suppositum humanae
naturae et sic [illegible] quod nulla data suppositi, in supposita
per consistentiam, in supposita influentia actus
primae, et quod influentia actus primi, non
limitatur. Et sic post adiectionem, adhuc ut
substantia maneat, quoniam opera, ita post adiectionem
ad hoc, ut consistat quod non in sensibilibus
secundum dico quod operatum est a deo non subiectum
in eo. Cum nunquam inferiora est ad quem [illegible]
ipsi cum [illegible] propria corporum. Videtur enim
scilicet in suo subiecto ut in supposito. Cum non est
nisi unius suppositi in eo. Et si accidit dicit se-
cundum [illegible] de illo, quod per contrarium non dicatur con-
trarie manente, [illegible] in quo dictum unum
mixtum cum luteo non est dictum alterum.
Quoniam posset in supposito subsistentiae humanam
naturam in supposito filii. Est autem unita
humana natura non divinae naturae. Sed est
unita deo, non sicut divino consensu immediate
sed per [illegible]. Exemplum quia ubi deitas quam sicut.
Divina persona incarnari potuerit si-
ne alia: cum in eodem sit enim una ter-
nam de verbo alibi. Et est esse [illegible]

relata. Statim patet, si quod est, persona quaerit quae in
eodem est una natura et idem quod est cum ratione convenit
cum omnibus. Plures autem personae distinguuntur.
Secundus. Persona filii dei tali modo fuisset incarna-
ta quod immediate fuisset unita humana natura
ratione essentiae quam ratione personalis proprietatis. Non potuisset incar-
nari solus, sine ratione essentiae. Et alias dicit
in uno, ad quod convenit immediate ratione illi de omnibus
aliis. De aliis convenit. Non secundum incarnata fuit per-
sona filii dei, sed natura humana immediate ratione
communis quae suppositatis individuae unita fuit
persona filii dei, ratione personalis proprietatis. Quae non persona fi-
lii per proprietatem distinguitur a patre, ipse etc.
Non potuit incarnari sine eius. Quia persona
patris assumptae. Et si de potentia absoluta potuerit incar-
nari, post de potentia absoluta omne quod non implicat
contradictionem. Hoc autem nullam contradictionem implicat.
Et si hoc potuerit de potentia ordinata non tamen
de ordinata potentia, non enim quae possent omne quod
vult. Disposuit sic fieri. Et omne quod
potest ille disponere sic fieri. Quia de [illegible] non
disposuit, nec videlicet incarnari personam nisi
filium. Et potuit enim disponere ne illo. Convenit
secundum b. potuerit alius enim sic incarnatus
esse, sed magis congruit. Convenientius fuit ut
ille qui ab aeterno erat filius patris fieret et tempore
filius matris, quam quod alia persona dei quod de se
nomina alia dicta. Congruum fuit tempore esse quod de
mano generis advocatum, et per cuius ipse ter-
tiam intelligi media in tertia persona. Quoniam
est mediatore dei et hominis convenientius fuit
esse autem filium matris concupiscentiae. Advocatum
pro humano genere et mediatorem dei et hominum divi-
nae personae ratione naturae assumptae. Et maxime fuit
congruum filium incarnari. Utrum numquid plures personae
potuissent assumere unam eandem naturam numero.
Dicitur quod hoc de se differentiam intelligentiae est. Quod
liberis personae fiat suppositum illi naturae immediatius ratione
eam quod plures proprietates. Et sic non dicitur intelligi est
persona modo posse fuit quod tres personae assumerent se-
cundum unam naturam. Et quod esset subsistentiata in eodem
personis immediate. Propter quod erat esse in quibus
non videtur absurdum, quod eodem subsistentia in personis
posset humana natura subsistentiae. Cum videlicet
in esse unius accidentis ut superficiei subsisten-
tiam in alia hypostasi subsistentiae [illegible]

alteri accidentis ut coloris. Secundo autem modo numquid
fuit necesse quod plures personae assumat unam
et eandem naturam. Quod limitationem necesse essent quam pa-
tri non possit quod esset in eisdem suppositis non inte-
ligo commune absque sui distinctione. Quoniam ultimo modo
concedit est possibile fuit possibile. Sed per hoc una natura
in unitatem assumere [illegible] dicitur homo. Plures
personae nequeunt unam eandemque hominem assumere
in unitatem personae. Persona autem incarnata cum
ipsa assumpta natura aliam adhuc assumere posset de
potentia absoluta. Cum per assumptionem unius non tenetur posse
sic eius. Ipsa est divina potentia propter suam simplicitatem
infinitatem. Ita est tota hic quod tota est alibi. Et
ita est tota suppositum illi naturae quam assumpsit quod to-
ta posset esse suppositum alteri assumendae remanen-
te illa quam assumpsit unita sibi. Nec enim propter hoc
filius dei esset plures homines propter unitatem suppositi
nec unus homo enim propter pluralitatem naturae humanae et
enim non esset homo, nisi non esset suppositum huiusmodi substan-
tiae naturae humanae in illi alteri. Alii enim dicunt quod
esset plures homines. Eo quod est [illegible] in praedicato po-
situm sic habet ad modum formae et ideo numquam pluralis enim [illegible]
in praedicato posita non mutatur nisi numerum quam sic habet ad
modum formae. De potentia non ordinata non potuit
nec potest quod non congruit. Utrum numquid congruum fuit
divinam personam incarnari, cum ex hoc summa ma-
iestas videatur esse facta contemptibilis. Propter carnis assump-
tionem. Dicendum ad hoc quod opus dei congruum est
duplici ordine: uno ordine ad alias res, alio or-
dine in fine. Opus incarnationis congruentissime ordinatum
est in fine ad alias res. Et divisas invisibiles per opus
reparantur. Bona non confirmat. In fine autem quam
ipso est bonitas finis. Et duas suas conditiones [illegible]
iustitiam et virtutem quae in omni opere ei convenientissime manifestat.
Quam magis apparet in opere incarnationis. Gratia
quae ordinatur ad liberationem hominis. Iustitia [illegible] quia
modo providit in fine. b. Propter satisfactionis, so-
la enim persona divina erat quae praeponderabat toti humano
generi et per se tanto satisfacere potuit et congruum fuit.
Nec ex hoc perdita est contemptibilis divina maiestas
apud homines ratione virtutis. Immo ex hoc magis
assurgit in laude et reverentiam summe maiestatis.
Nec debuit esse alius quam qui satisfaceret. Gregorius. Si
deus te fecisset, et alius te refecisset, deberes deo
quod factus esses, et alii quod refectus esses et esset
divisa intentio tua et dilectio tua et obsequia tua
et non esses unius totus et duobus illi plus
diligeres a quo plus haberes. Quia autem te dedit et

esse et redemit te, dedit et bene esse quippe
ut plus ante diligeres. Non debuit esse alius quam
redemptor quam ipse creator. Quia voluit ipse creator esse
redemptor et sustinuit divinam passionem ut eme-
ret tuam dilectionem. Hugo. Congruum quod fuit
tantum unum suppositum et non plura incarnari. Quia cum
in tribus suppositis sit tamen una potentia. Una mina a
natura aequitas. Quia bene maius est per incarnationem tamen
unius. Solo patris. Non ad quod bene potest fieri per patrem
solo per plura. Potius debet fieri per patrem quam per plura. De
eo autem quod conveniunt quidam verbum dei si fuisset incar-
natus sicut homo non occidisset. Dicunt aliqui quod hoc debent
assignari. Ad hoc ut totus homo univeret suo principio
et perfectus delectans in operibus divinis. Dicunt quod ultimum
in operibus, aut homo univeret immediate per se suo principio
deo. Et ut totus homo per se beatificaretur in deo.
Secundum b. Ad intellectum et consilio cursionem. Dicunt enim
quod non assumpsisset carnis passibilis, quod non fuisset
opus satisfactione. Alii dicunt quod nisi homo lapsus fuisset
deus numquam incarnatus fuisset. Lapsum enim hominis opor-
tebat reparari per illum qui est deus et homo. Sed [illegible] 1.
est de homo. Cui concordat [illegible] et [illegible] apostolus firmare.
Augustinus dicit: Si homo non periisset filius dei non venisset. Sed
unum autem venire fuit incarnari. Et ratio huius est
quod incarnatio dei est superexcedentis dignitatis. Et
ideo cum congruo ubi quod actualis excessus non fuisset inducen-
tum incarnationis nullum nisi processisset opponere
excessus propter quem conveniendum et restaurandum. Cum
deus nisi ovem suam perdidisset, de caelo ad terram non de-
scendisset. Et ergo autem horum magis [illegible] Christus non est
quod pro nobis incarnatus est. De tempore autem quo in-
carnatus est, convenienti fuit quod actualiter ergo. Sed in-
carnatio fuit medicina spiritualis contra morbum spiritualem. Autem
medicina non operatur nisi solo contulit sibi que de
votionem susceptivus et lege communi. Scilicet adultus.
Ad hanc autem devotionem [illegible] per exigit morbi cognoscere
b. autem cognitio apparebat in toto mundi damnatione.
Cognitio remedii quod insinuatum in legis et
prophetarum pronuntiatione. Et post hanc sic congrue medicina
exhiberi in tempore plenitudinis. Sed rectum enim tempus legis
naturae quam legis scriptae. Fuerit aliqua remedia licet
imperfecta. Ad perfectum enim remedium quod dei incarnatione
gratiae et illi praefigurata quae remedio multo et cooperatione
nec. Ad [illegible] ar in genus de corpore. Uno
modo potest accipi per certam communicationem unius rei ad
aliam. Sequitur modo dicimus una gratia cum alia
qua propter aliquid replicata manifestat aliam gratiam

[illegible]

est in ipsa sicut accidens in subiecto. Quod actualis eius continentia in se alia praesupponit actualem et realem continentiam ordine naturae animae et carnis. Sed anima et caro numquam fuerunt actualiter contenta et realiter in verbo. Ergo ordine naturae fuit unita verbo ut suppositum quod facit totum gratia. Non potest ergo dici fuisse assumpta a verbo mediante gratia actualiter et realiter existente in ea. Ergo est possibile tantum in ea gratia quod fuisset a verbo assumpta quod falsum est. Dicendum quod animam et carnem fuisse assumptam gratia mediante aliquo modo concedi potest. Et filius dei carnem non assumpsisset nisi eam gratificare dignatus esset. Unionis autem animae et carnis a verbo fuit media congruitatis gratia non actualiter existens in ea in re. Fuit existens in ea secundum [illegible] dei [illegible] in eius praedestinatione. Potest dici quod [illegible] gratia animae est [illegible] non praefuit ordine naturae quod [illegible] tamen fuit ordine naturae quod congruitas illius unionis quae est in ea per gratiam, qua tamen ordine naturae alia congruitas praefuit, et eo ipso quod est ad congruitatem dei fuit congrua ad unionem. Et quamvis nullam formam creatam habuerit per unionem, aliquam tamen formam creatam habuit per quam [illegible].

Numquid simul tempore fuit carnis conceptio et unio carnis et animae et assumptio utriusque a verbo. Dicendum quod in eodem instanti fuit carnis conceptio carnis et animae unio et per ipsorum unitionem naturae humanae constitutio et carnis et humanae naturae assumptio ad unitatem personae filii dei. Sicut [illegible] est sancta per virtutem spiritus sancti. Quod si infinitae virtutis est, potuit facere in instanti. Sicut enim non potuit formare sine multi formatione, quod non potuisset virtus creata, ita potuit eam in instanti animare quod non potuisset virtus creata. Corpus autem nostrum post [illegible] non fuit ordo temporis, fuit tamen ibi ordo naturae. Hoc ordine fuit prius carnis conceptio quam animae creatio et ipsi [illegible] unio, et horum unio quam humanae naturae constitutio, et ipsi constitutio quam eius assumptio a verbo. Non tamen intelligendum est quod constitutio illius naturae prius ordine naturae creata fuerit quam aliquam actualem sui continentiam in supposito quam in verbo. Quia numquam nec in tempore nec in instanti fuit actu continens in supposito. Alias non vere posset dici filius dei fuisse conceptus in virgine. Fuit ergo constitutio prius naturae creata quam actualem eius continentiam in divino supposito.

Contra, quod dicitur quod non est idem dicere: hoc est prius illo ordine naturae, et hoc causat prius actu prius illo ordine naturae. Et ad esse prius ordine naturae est sicut aliquid [illegible] causalitatis [illegible]. Et quia continentia [illegible] causalitatis prius [illegible] quam est in ea, ideo ex [illegible] continentia humana prius fuit ordine naturae quam eius unio ad divinam personam. Sed continentia actualis et realis naturae humanae non [illegible] aliquid [illegible] causalitatis [illegible] continentiae in divino supposito, quia eam actualiter

continentiam [illegible] continentiam actualem existentiam in verbo ut natura in supposito. Dicendum ad primum, de prima positione, dicit quod [illegible] [illegible] continentiam intelligit quod non divinae nec humanae in domino Iesu Christo. Non est aliquid compositum ex illis duabus naturis, nec composita una natura. Quia illa natura non esset nec divina nec humana. Sic non potest vere dici quod humana natura sicut anima non [illegible] corporis, quia eius sequitur quod Christus nec vere dicitur deus nec homo. Sic non vere dicitur potest quod petrus [illegible] anima non [illegible] corporis. Magister autem [illegible] in [illegible] hominis non intendebat autem negare quin communione animae dicitur cum eius carne sui corporis constituta esset humana natura. Per quam omnis humanae habet esse in eadem specie cum aliis individuis. [illegible] non. Dicendum quod in scriptis sicut quod primitus [illegible] quod aliquam per synecdochen accipitur anima pro homine. Genesis [illegible]: omnes animae quae ingressae sunt cum Iacob in Aegyptum, et est aliquam caro pro homine. Genesis: omnis quippe caro corruperat viam suam. Et sicut [illegible] caro factum est. Et hoc ut detur intelligi quod usque inferiorem partem humanae naturae filius dei assumpsit. Nihil est de natura humana quod non assumpserit.

Quaeritur autem de carne virginis. Hic duo dubitantur. Quaeritur de qualitate non assumpta. Et dubitatur in primo de carne quae fuerit in virgine, caro quam filius dei assumpsit. Secundo quae fuit in patribus antiquis, ubi autem [illegible] quae assumpta est a deo filio. Quarto est secundo quae fuit in vito [illegible] illius carnis [illegible]. Illa autem sunt.

In hac quaestione [illegible]. Et primo utrum caro virginis fuerit sanctificata antequam animata. Videtur quod sic. Ecclesiastici [illegible]: si radix sancta et rami. Sed parentes virginis, quae eius radix fuerunt, sancti fuerunt. Ergo [illegible] caro eius non esset fuisset sanctificata ante quam cum anima coniuncta fuisset. Ordine [illegible] contra. [illegible] Augustinus libro [illegible] capitulo [illegible]: Decens erat ea puritate qua maior sub deo nequit intelligi illa virgo niteret. Ergo [illegible]. Sed gratia natam [illegible] eadem [illegible] in carne cum animatione. Ergo nec sanctificatio. Dicendum quod sicut potest dici esse in aliquo est in subiecto, sicut quae modo est in sola potentia, et intelligitur natura sic est in carne. Sicut quae modo dicitur esse in carne infecta. Sic carnem virginis ante animationem fuisse sanctificatam, [illegible] intelligi primo modo, ita quod sanctificatio fuerit solum sanctitas ante animationem. Et non potest

esse in ipsa. Nulla enim creata in potentia vel intellectus potest esse sine sanctitatis. Secundo modo ita quod illi carni data fuerit aliqua dispositio propinqua esset in anima quae unienda sanctitatis data. Et hoc autem non est [illegible] in anima virginis ex sua unione, ad illam carni ordine creatur. Secundum Augustinum libro [illegible] de [illegible] [illegible] de beata virgine, quod in ministerio concepta est et in peccatis concepit eam mater eius. Et quod in peccato originali nata est. Nativitate [illegible] [illegible] supra [illegible]. Dicendum carne virginis quod fuit concepta de propagatione [illegible] peccati. Non ergo sanctificata est ante animationem. Sed contra quod [illegible] ecclesiam in [illegible] eius conceptio celebratur. Hoc dicendum non habito respectu ad momentum quo eius anima creata fuit. Sed ad sanctificationem per quam ab originali peccato mundata fuit. Et eodem die [illegible] constitutionem neque eius. Pro [illegible] esse festum per [illegible] potest patere. Ad [illegible] ad quod [illegible]. Dicendum quod ipsi virginis sanctificata fuerit ab originalis [illegible]. Deum autem est assumpto quod anima virginis originale contraxit. Potest autem [illegible] ista quod. Et [illegible] aut aliquis, quod in [illegible] gloriosae virginis gratia sanctificationis praevenit maculam originalis peccati. Nam decebat dominum animam gloriosae virginis sanctificari [illegible] super animas aliorum sanctorum. Non solum quoad sanctitatem [illegible] sed etiam quoad tempus acceleratum. [illegible] in [illegible] sicut [illegible]. Fuit enim infusa gratia in eodem instanti anima infusa carni. Et dicunt fuisse congruum. Tum propter honorem Christi quo decebat de matre purissima nasci. Tum propter [illegible] virginis quae debuit [illegible] puritate super [illegible]. Tum propter ordinis decorem. Ut sicut fuit [illegible] immunis ab originali in carne et in anima, virgo in carne et effectu [illegible]. Et [illegible] ut [illegible] non [illegible] ut nos. Sicut esset medio quod [illegible] et non [illegible] ut virgo quod mediatrix est inter [illegible] et nos sicut [illegible] et nos [illegible]. Dicunt ergo originale [illegible] in carne infecta sed non in anima. Quia anima fuit sanctificata quod corrupta. Et [illegible] intelligi [illegible] [illegible]. Decebat matrem dei ea puritate [illegible] in hoc denotat quod dum sic puritas infectioni [illegible] [illegible] aliorum superiore esse [illegible]. Et dicunt quod [illegible] concedat [illegible] caro est beatae virginis figurata fuit per archam. Quia licet eius [illegible] in qua posita fuit [illegible] totum [illegible] impleta fuit manna quod posita in archa. Et [illegible] sanctificata fuit anima beatae [illegible] quod cum [illegible] unita [illegible]

non per eo quod dicunt quam virginem ab originali peccato liberatum per sanctificationem quae praecedit [illegible] sicut [illegible] [illegible] illa quae [illegible] ante infectionem. Non tamen [illegible] carnis [illegible] unde remanserunt in virgine ex poenalitates. Gratia enim sanctificationis non obviat [illegible] sed culpae. Hic est quod beata virgo poenalitatibus fuit obnoxia. Et [illegible] originali [illegible] liberata. Sed aliter quam alii. Et alii post casum creati sunt [illegible] in [illegible] sustentata ne caderet. Aliorum autem [illegible] et post [illegible] est. Et quod sanctificatio in gratia [illegible] [illegible] originalis. Nullus est immunis fuit ab ipso originali, excepto filio [illegible] [illegible] excepto illo de quo dicitur: Ecce agnus dei qui tollit peccata mundi. Solus potuit peccata mundi auferre qui solus sine peccato [illegible] et omni peccato caruit. Hanc [illegible] [illegible] tenet. Et non est [illegible] quod esse non [illegible] esse [illegible] sed [illegible] naturae. Cum [illegible] est nasci quam renasci. Sic [illegible] quod [illegible] plus [illegible] est [illegible] carni quam [illegible] infunditur. Sed caro illa infecta fuit, nata erat quod sua infectione animam culpa originali inficere. [illegible] fuit originalis infectio quam sanctificatio. Concordat [illegible] magister [illegible] [illegible] [illegible] ab illa generaliter quae dicitur quod omnes in Adam peccaverunt. Sed non [illegible] Concordat magister [illegible] [illegible] quod [illegible] maior [illegible] congruens [illegible] est [illegible] [illegible] [illegible]. Hoc [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] et quod ipse [illegible] [illegible] et salvator et quod ipse omnibus aperuit ianuam quod pro omnibus mortuus est. [illegible] generaliter non [illegible]. Ergo [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] gloria minuatur. Sic [illegible] [illegible] Christi quod non [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] est [illegible] opinionem. Virginem esse sanctificatam post [illegible]. [illegible] originale [illegible] ab ipso [illegible] fuit [illegible] quod nata [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] non dubito [illegible] [illegible] [illegible] nata. [illegible] [illegible] hoc [illegible] non [illegible]. [illegible] intelligi quod [illegible] [illegible] est [illegible] [illegible]. Quod [illegible] [illegible] hoc [illegible] [illegible] illo dubitari non debet.

Utrum autem gratia beata virgo post hanc sanctificationem ha-
buerit aliquod peccatum. Dicendum quod post hanc sancti-
ficationem nullum omnino peccatum habuit. Nec motus
aliquis inclinationem ad peccatum. Et propter habundan-
tiam gratiae repressus fuit in ea fomes vel li-
gatus, neque ad malum eam ad inclinaret.
Sed ad bonum difficilem redderet. Cuius pri[n]-
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

sanctitate quam in te sibi non potuit summa
[illegible] persone
per deum sanctificat. Et quod erat sancta sanctitate
increata et passibilem humane nature sed sancta
fuit sancta sanctitate data. Secundum illum modum loquendi
quo dicimus quod filius dei passibilem naturam humanam
factus fuit passibilis et mortalis. Consimiliter
autem [illegible] in Abraam fuerat de-
cimatus sicut alii filii eius. [illegible]
decimatione ad erat [illegible] corporale. [illegible]
[illegible]
[illegible] ecclesias domini [illegible]
cimatione [illegible] Abraam [illegible]
sit decimatus in eo [illegible] [illegible]
[illegible]

[illegible]

Non [illegible] ratione [illegible] fuit absque ca-
ro eius propagata [illegible]
[illegible] originale [illegible]
ro eius a primis parentibus [illegible]
[illegible] Nec obstat [illegible] allegata. [illegible]
illa [illegible] debebat [illegible]
[illegible]
[illegible] post hanc [illegible]
[illegible] magnum.

Cum vero incarnatio [illegible]
[illegible] de auctore incarnationis [illegible]
[illegible] incarnationis [illegible]
[illegible] conceptus [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

Ducr[illegible]

em quae est corpus [illegible]. Simpliciter dicta
corporis [illegible] autem humana natura in Christo non
possunt dici diva [illegible] Christi quae non
est unitio [illegible] tamen capitalis [illegible]
tum. Sed ut supra dictum est [illegible] est
nomen personae et est suppositum [illegible] divi-
narum. Et quia [illegible] et filius
[illegible] non est natura [illegible] divinae
naturae humanae naturae [illegible]
filium dei. Et filium [illegible] filius
est naturae humanae [illegible] digeo
orem ad [illegible] abstragit. [illegible]
[illegible] pro nobis. Sed [illegible]
meruit quod beata [illegible] dei
[illegible] de incarnatione
q. 2 filii dei [illegible] ad
[illegible] est meriti [illegible] quo [illegible]
sit disponere [illegible] meret eam
recipere. Dignum. Ut enim [illegible] orat
pro peccatore. [illegible] creaturam [illegible]
[illegible] tantam [illegible] tanta
caritas meret tantam gloriam. Loquendo
de incarnatione [illegible] modo [illegible] filius dei
naturam humanam [illegible] meriti assumpsit. [illegible]
est fundamentum omnis meriti. [illegible]
[illegible] merito. Sed incarnatio filii dei [illegible]
fundamentum omnis meriti [illegible] lapsum naturae hu-
manae [illegible] sine fide Christi [illegible]
[illegible] numquam potuit aliquis mereri vitam
aeternam. [illegible] Unde [illegible] quod antiqui
[illegible] salute [illegible] fidem Christi non
potuit invenire. [illegible] x°
[illegible] mereri potuerunt incarnationem
Nota simil'
[illegible] incarnatione [illegible] adeptionem
[illegible] ad [illegible]
[illegible] humana assumeret.
[illegible] modo [illegible] meruit [illegible]
[illegible] illo [illegible] sancta est [illegible]
[illegible] supposita incarnatione
filii dei [illegible] accelerationem
[illegible] modo [illegible] quod beata [illegible] merito
[illegible] non meruerit [illegible] filium dei [illegible]
[illegible] omne meritum [illegible] supposita [illegible]
[illegible] incarnationis aliquo modo meruit
[illegible] merito [illegible] erat purissi-
ma [illegible] in [illegible]
[illegible] domina-
tur purissima [illegible]

[illegible] meritum [illegible] beata meruit [illegible]
[illegible] merita [illegible]
[illegible] meriti dignitatis [illegible]
[illegible] Beata [illegible] meruisset potentia [illegible]
[illegible] illa. [illegible]
q. 9 [illegible] non dubitan-
[illegible] consulenti
[illegible] modo [illegible] naturae
[illegible] quod [illegible] Christi [illegible] accipi [illegible]
modo [illegible] in anima Christi [illegible] Alio
modo quod ipsa unione gratia [illegible] Alio modo
quod ipsa gratia [illegible] divina [illegible]
filius dei dignitas [illegible] assumere humanam naturam
[illegible] modo loquendo de gratia [illegible] quod [illegible]
[illegible] Aliquo [illegible] modo [illegible] filium naturae
[illegible] ei [illegible] origine [illegible]
[illegible] divina natura [illegible] nobis Christi. [illegible]
[illegible] nomen unius [illegible] in duabus naturis. [illegible]
[illegible] natura humana [illegible]
[illegible] suam [illegible] naturae hominis [illegible]
[illegible] mediante [illegible]
naturae humanae [illegible] data est [illegible]
[illegible] gratia modo [illegible] quod non fuit
[illegible] naturae. [illegible] humanae [illegible]
[illegible] passio [illegible]
[illegible] fuit [illegible] origine [illegible]
Christi [illegible] filius [illegible]
[illegible] filio [illegible] aliquita [illegible]
[illegible] naturae [illegible] modo [illegible] gratia
[illegible] Deo [illegible] Christo non fuit naturae [illegible] hu-
manae [illegible] divinae naturae [illegible]
[illegible] dico [illegible] tota [illegible]
[illegible] maiestas in uno [illegible]
[illegible] alterius [illegible] appareri illi [illegible]
[illegible] in opposito [illegible] in [illegible]
[illegible] missio incarnatio [illegible]
[illegible] missio magis
[illegible] incarnatio [illegible]
[illegible] maior [illegible]
[illegible]
[illegible] magis [illegible] filio [illegible]
[illegible]
[illegible] eo modo [illegible]

Recta mori solet. Hic dicitur. Magister de
persone assumentis ad assumptum. [illegible] dividit
[illegible] in [illegible] mea [illegible] conclusio
solvit ubi [illegible] in 2 [illegible]

[illegible] solvit ubi [illegible] illarum [illegible]
[illegible] ubi [illegible] in 2 [illegible]
[illegible] respondet [illegible] solus
[illegible] immorabatur ubi [illegible] solonius
articulis [illegible] in 2 [illegible]
[illegible] secundo ei [illegible] aliud
[illegible] ubi [illegible] in 2 [illegible]
[illegible] oppositum [illegible] dubitando. [illegible] autem [illegible]
in 2 [illegible] oppositum [illegible] negativam
[illegible] ad affirmativam [illegible] obviare
[illegible] quae
quas [illegible] ubi [illegible] autem
divina natura [illegible] non [illegible]
dividitur [illegible] intentum [illegible]
non [illegible] quod [illegible] fuerit assumpta [illegible]
argumentum ad oppositum [illegible] solvit. [illegible]
oppositum.

Circa hanc [illegible] quaeritur primo utrum divina natura
assumpsit humanam naturam. [illegible] quod non
[illegible] assupposito [illegible] cum
assumere [illegible] natura divina non assump-
sit humanam naturam. [illegible] ratio [illegible]
[illegible] quod divina [illegible] assumpsit hu-
manam naturam [illegible] quod [illegible] natura [illegible]
[illegible] natura [illegible] omnibus personis. [illegible]
[illegible] divina [illegible] in una assumpsit naturam hu-
manam [illegible] divina natura non assumpsit [illegible]
[illegible] Damascenus [illegible] divinitatis unita
[illegible] humanitati in una [illegible] hypostasim [illegible]
[illegible] unitum [illegible] assumens [illegible]
assumptum [illegible] humana natura non assumpsit
divinam [illegible] quod divina assumpsit humanam
[illegible] quod assumpsit [illegible] dici. [illegible]
[illegible] modo [illegible]
[illegible] tota divinitas humana
naturam assumpsit in [illegible] filium [illegible]
non humanae [illegible] filius [illegible] modo
assumere dicitur quod [illegible] sumere [illegible] di-
vina natura humana assumpsit [illegible] filium
[illegible] humana natura simul
[illegible] divina in eadem [illegible] modo
accipit assumere [illegible] sumere [illegible] in se
ut in supposito [illegible] quod divina natura
non assumpsit humanam [illegible] nisi [illegible]
filium [illegible] ab [illegible] personis
divina natura possit assumere aliquam naturam

Dicendum quod [illegible] anima divina
[illegible] intelligi [illegible] modo quod non esset in ali-
qua [illegible] statuta [illegible] relatam
[illegible] abstractum [illegible] non esset [illegible] in se
[illegible] intellectus [illegible] est [illegible]
[illegible] in [illegible] quod [illegible] non posset esse
[illegible] actio [illegible] talis actio [illegible] suppositum
agentem [illegible] in actu [illegible]
[illegible] esse terminus [illegible] actionis [illegible]
[illegible] assumere aliquam naturam sit [illegible] actio
[illegible] divina natura [illegible]
modo [illegible] nullam posset assumere naturam
[illegible] modo [illegible] intelligi [illegible] non esset
in natura divina distinctio [illegible] emanationes
eo modo [illegible] ponit. [illegible] ita quod esset natura divi-
na in una [illegible] abstracta [illegible]
intelligunt [illegible] Deo [illegible] abstractis. Hoc [illegible] posito
[illegible] dico [illegible] quod
divina natura posset aliquam naturam assumere.
[illegible] intellectus
in se [illegible] est [illegible] possibilis [illegible] anima
separata sit [illegible] quod [illegible] infra
quod anima abstracta [illegible] sicut angelus.
[illegible] quod anima separata non est [illegible]
[illegible] intellectus [illegible]
[illegible] in se [illegible] completum [illegible]
[illegible] completum [illegible] modo. [illegible] anima
separata non [illegible] actu [illegible] apta na-
ta est esse [illegible] unius [illegible]
[illegible] unum non esset [illegible] in se
[illegible] completum [illegible] modo [illegible]
duobus est [illegible] in actu [illegible]
[illegible] completum [illegible] modum
non [illegible] unius [illegible]
non est [illegible] non est [illegible] in se
[illegible] persona est [illegible] anima [illegible]
anima separata [illegible]
[illegible] in hoc loco [illegible]
[illegible] non est [illegible] aliquis
quod [illegible] quaedam [illegible] Aliquam
[illegible] anima separata [illegible] in hoc
quod est [illegible] in se [illegible]
[illegible] posset [illegible] Trinitas [illegible]
[illegible] filius [illegible] assumpsit [illegible] hominis.

q. 9.
q. 9.
q. 2.
Dao.
q. 2.
Dao.
Quo congruus [illegible]
[illegible] anima separata non est persona

[illegible] ē q̄ nā asso dei assūpta nō ē [illegible] ingnē ad eē [illegible]. Si eē [illegible] in supposito diuino. [illegible] pñs [illegible] dei assūp [illegible] psona [illegible] intelli[illegible] [illegible] assūp [illegible] defuit [illegible] nō defuit [illegible] dei assūp [illegible] nō fuit [illegible] [illegible] ratio non ualet [illegible] potuisset assūme [illegible] in assūptone illa nā [illegible] [illegible] ratio [illegible] nūq fuit [illegible] nūq fuit [illegible] filius dei assūpsit [illegible] in assūp [illegible] defuit [illegible] fuerit impossibile [illegible] mona nā [illegible] nō est [illegible] dei nō [illegible] fuit impossibile [illegible] nam humana eē [illegible] nō [illegible] in [illegible] supposito [illegible] si nā humana [illegible] data [illegible] filii dei nō eēt suppositum illi [illegible] nam data [illegible] suppositis eo mō q nā ē in supposito [illegible] unū illorum suppositorum [illegible] data [illegible] sit ista unio [illegible] potest accipi [illegible] mō [illegible] unio [illegible] unio idem est qd diuina eē [illegible] mō passiuo [illegible] unio [illegible] dependen [illegible] assūpte ad assūmente [illegible] alio mō [illegible] unio [illegible] actiom [illegible] passione [illegible] in utroque [illegible] dependen aliq [illegible] unio [illegible] ita qd [illegible] dependeat [illegible] in alto [illegible] ut [illegible] unū dependet ab alio [illegible] non [illegible] [illegible] unio [illegible] creature [illegible] non dependet [illegible] data [illegible] fundat [illegible] rem [illegible]

re [illegible] intellm q nō ē [illegible] fundat [illegible] dependen [illegible] creature [illegible] quam [illegible] intelli [illegible] unio [illegible] in data filii [illegible] nā humana [illegible] deo [illegible] nisi [illegible] intellm [illegible] unio [illegible] assūp nō sunt idem [illegible] pot [illegible] assūpta [illegible] assūp [illegible] unio supposita [illegible] assūmentis [illegible] unio [illegible] assūp [illegible] nō [illegible] nā diuina [illegible] unita [illegible] nō assūpta [illegible] assūp [illegible] unio [illegible] unitas [illegible] nam humana [illegible] non assūptus [illegible] assūp [illegible] ad unione ut motus [illegible] unio duarum naturarum diuine [illegible] humane [illegible] [illegible] duabus natis [illegible] non [illegible] una [illegible] in aliam [illegible] aut una ex duabus [illegible] [illegible] nā diuina [illegible] mutari nō [illegible] in humana [illegible] non pot una [illegible] includit [illegible] non potuit [illegible] unio [illegible] ita qd ille duo nate unite sunt in una [illegible] diuina [illegible] erraut [illegible] duas [illegible] in [illegible] sunt due nate [illegible] in duabus natis [illegible] una [illegible] duabus [illegible] unio [illegible] ex duobus [illegible] potuit [illegible] ex duabus [illegible] unū [illegible] nestorian [illegible] unū [illegible] atque unū [illegible] alio mō [illegible] erraut [illegible] una [illegible] mō nam [illegible] una [illegible] allegato [illegible] ita asserebat assūptum [illegible] ut ea sit adunatio [illegible] cum deo ut nā humana nō mansit [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] assūp [illegible] [illegible] fuit ad unitatem [illegible] non [illegible] nā humana [illegible] diuina [illegible] humana nā [illegible] diuina [illegible] in data [illegible] fuit assūp humane [illegible]

[illegible] illa assūptionem nulla [illegible] una fuit humana nā [illegible] nulla [illegible] nisi una [illegible] data [illegible] humana nā [illegible] nō [illegible] non [illegible] potuit [illegible] diuina nō [illegible] fieret [illegible] diuina [illegible] nā [illegible] psona nō [illegible] actu in nā illa [illegible] addit indiuiduatia [illegible] humanitas [illegible] indiuiduatia [illegible] nō addit indiuiduan [illegible] humanitas nō [illegible] [illegible] nō [illegible] [illegible] nō [illegible] humanitas [illegible] idem fuit [illegible] addit indiuiduam [illegible] rei [illegible] nā [illegible] ratio [illegible] actu natu [illegible] alem [illegible] assūp [illegible] ut est in supposito [illegible] assūme potuit [illegible] diuine [illegible] erat in supposito [illegible] suppositum [illegible] in supposito [illegible] diuina [illegible] assūpsit humana nam [illegible] diuina nā [illegible] assūpsit eam [illegible] assūmo [illegible] nō [illegible] actionis [illegible] alio mō [illegible] actionis [illegible] nā [illegible] psona filii assūpsit humana nam [illegible] in supposito [illegible] diuina nā assūpsit eam ad [illegible] nō [illegible] in supposito [illegible] in psona filii dei [illegible] assūme [illegible] actionis [illegible] psonis [illegible] nam humana [illegible] filio [illegible] illius assūptionis non [illegible] psonis [illegible] nō [illegible] ut est in filio :—

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] do [illegible]
[illegible]ngat lapitem. Sic no [illegible]
[illegible] sp̄ [illegible]
[illegible] suppositio. Filiu au ẽnt. q̄ gẽg°
nã humana. no p° [illegible] filia-
cõ p̄ cpam. no ẽ in x° dui alig filia
tio q̄ sit rẽto realis. Sz ẽnt q̄ i
x° dui. filiato p̄° unig. no ẽ rẽto
realis. [illegible] real[illegible] est rl'
ugis. forma [illegible] ẽ rõ° [illegible]
[illegible]nt g° in x°po due filiatõs
n° pp hoc seqz q̄ x°ps sit duo filii
[illegible] no seqz q̄ in p̄te sunt plẽs
rõnes. Sz° petrus est plẽs rela
[illegible] cũ dico plẽs rõnes, et plẽs
filiatõs. no ẽ ibi mutatio in rẽto
nu [illegible] cũ dico plẽs filii. ẽ mutatõ
suppositorum relatorum simul [illegible]
[illegible] q̄ rõe utrusq3 natiuitatis. x°ps ẽ fil'
nalis. [illegible] ẽ nati[illegible] eterne. x°ps ẽ
fil' [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] filius [illegible] [illegible] [illegible]
q̄ [illegible] simp° [illegible] [illegible]
[illegible] utrusq3 ẽ [illegible] [illegible]
[illegible] nalis in[illegible] [illegible] x°pi
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
nã [illegible] in [illegible] nalis alute [illegible]
[illegible] g° [illegible] cl filius nãlis
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] d°
q̄ incarnatu est. [illegible] q̄ uni
est deo q̄ eam unit, et caro sit
ut [illegible] q̄ incarnatu ẽ in
unitate p°. Non au deo q̄ [illegible]
eam unit, et caro no sit. ut di
uina nã in x°po. q̄ no incarnat
in unitate [illegible]. [illegible] dicit q̄
nato [illegible] [illegible] in [illegible]
[illegible] nã [illegible] p° [illegible]
multiplicat. [illegible] diuina [illegible]
[illegible] no [illegible] [illegible]
[illegible] p°. Nec multiplicat multipli
catõe p°. sic sit in humanis;—

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

hoc cum illa [illegible] a fit [illegible] gōis
[illegible] nisi fuit infecta [illegible]
statim [illegible] mag ō illam [illegible]
illo q est [illegible] purificatoris [illegible]
est ut illo gnē faciat [illegible]
infectatum [illegible] in hoc ō q assūpsit naz
de gñe [illegible] debuit nos maio
rem [illegible] ad eū fiduciā [illegible] maio
rem di in hoc filium. in hoc q omēs da
tere sunt apn° unos [illegible] q omēs ho
mīes descendūt ab uno hoīe. [illegible] in uno
[illegible] assūpsit [illegible] nō [illegible] gñe a
[illegible] huano nō restaurā
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] fuit eādē naz assūpsisse
q peccauit. nō eñ assumi9 fuit illā
inde hōis q peccauit. [illegible]
[illegible] peccando infecit [illegible] hu
mana [illegible] ad redimend9 [illegible] sufficiebat
[illegible] q satisfaceret p illo pctō. [illegible]
[illegible] in na. Nam [illegible] ipso [illegible] q peccā
uit nō oportuit. Nec [illegible]
humanā assumeret in hōie pctō [illegible]
[illegible] decebat ut nobis [illegible]
[illegible] impollut9 [illegible]
[illegible] naz peccatrix assūmere.
[illegible] nō potuit. [illegible]
[illegible] peccare nō pt. [illegible]
[illegible] Na autē sine dlna
[illegible] qz nō ab ea gr̄a unio
nis. peccare potuit. [illegible]
peccare nō potuit. [illegible]
[illegible] sine [illegible]
[illegible] nō potest [illegible]
[illegible] bonū [illegible]
[illegible] p [illegible] peccare
nō possunt. [illegible] qz
[illegible] uiatoris. [illegible]
[illegible]
[illegible] nō potuit [illegible]
[illegible] nō ipm moriētis [illegible]
[illegible] ad pctm morie nō potu
[illegible]
[illegible] hoc tollit [illegible]
[illegible] nullus [illegible]
q fecit nō pot. [illegible]

[illegible] naī [illegible] tollit rōm
[illegible] [illegible]
[illegible] nō tollit rōm [illegible]
[illegible] h q dcā sunt negand9 ō
[illegible] nō [illegible] in 2° [illegible]
cū omēs [illegible] de gñe [illegible]
[illegible]
[illegible] ū uictutas [illegible]
in 1° [illegible] ali qua in aliis [illegible]
fuit [illegible] in [illegible] robora
[illegible] in 2° [illegible]
[illegible] remotissimo [illegible]
remotissima fuit. [illegible] nō [illegible]
potes [illegible] ordata
[illegible] nullo mō
fuit [illegible] omēs potas
[illegible] bonoz [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] nullo mō
ō [illegible] bona ō. [illegible]
[illegible] fuit [illegible] na humana in aliq°
[illegible]
[illegible] sequi [illegible] nō
[illegible] filius dei
assūpsit naz humanā [illegible]
[illegible] humana gñis [illegible]
na humana. oportuit oīa nālia hōis
assumere. [illegible] debuit p oīa fribus
assimilari [illegible] de nālibz humane
[illegible] humana nā
unioni [illegible] assūptioni [illegible]
[illegible] dignitas
[illegible] assūmere in [illegible]
[illegible] nō [illegible] apta [illegible]
[illegible]
[illegible] sine corruptione [illegible]
[illegible] sine pctō [illegible]
[illegible] apta [illegible]
[illegible] oportuit
[illegible] in sua assūptione [illegible]
[illegible] assūpsit
[illegible] [illegible]
[illegible] masculinū nō assūpsit.

[illegible] adpfectione nō [illegible]
[illegible] post [illegible]
[illegible] nō [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] assūmere [illegible]
[illegible] sine uiro [illegible] omēs [illegible]
[illegible]
[illegible] nō [illegible] aliud [illegible]
[illegible] dignitate [illegible]
[illegible] nobilissimo [illegible]
[illegible] completione [illegible]
[illegible] fuit [illegible]
[illegible] de uiro [illegible]
[illegible] de uiro [illegible]
[illegible] de uiro [illegible] muliere [illegible]
[illegible] fuit [illegible] ut ille [illegible]
[illegible] ad reparatōm uniusi. [illegible] nō
[illegible] de muliere sine uiro [illegible]
[illegible] possit [illegible]
ne omī pctō [illegible] lapsū
nō pt [illegible] sine [illegible]
[illegible] nō [illegible]
[illegible] in [illegible]
[illegible]
[illegible] singlare humane nā [illegible]
assūpsit [illegible] fuit [illegible] ab [illegible]
[illegible] assūptū [illegible]
[illegible] potuit aliunde assumere [illegible]
[illegible] nō [illegible]

D[illegible] [illegible] hic [illegible] magr̄ [illegible]
[illegible] humane restaurōnis q fuit
[illegible] opone [illegible] in
[illegible] filius dei cū sua
na nā assūpsit [illegible] hūs q p humanā
[illegible] [illegible]
[illegible] de pfectionibus quas cū hu
nā assūpsit [illegible] de [illegible] cū [illegible]
[illegible]
[illegible] pfectionibus [illegible] de opone
adpfectione [illegible] [illegible]
[illegible] ab ipsa
[illegible]
[illegible]
[illegible] oppoit [illegible]

[illegible] Alibi [illegible] 2 [illegible]
oppoit [illegible] Alibi [illegible]
[illegible] soluit. [illegible]
[illegible] gr̄a [illegible]
[illegible] singlaris [illegible] mg [illegible]
[illegible] gr̄a unionis humane
[illegible]
Q[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] nō [illegible] ubi ē [illegible]
[illegible] nō op [illegible]
[illegible] īcreata nō [illegible]
[illegible] filius dei [illegible] increata
[illegible] Non [illegible] indiget
gr̄a [illegible] nō [illegible]
nō nō [illegible] Non [illegible] indiget
gr̄a [illegible] ut nō [illegible]
[illegible] ut [illegible] gr̄a
[illegible] ō pfcō [illegible] gr̄a
ō pfcō [illegible] assūpsit [illegible]
[illegible] assūpsit [illegible] pfcōm
[illegible] aliqua [illegible]
gr̄a [illegible] spuali.
[illegible] pfcōne [illegible] assillata [illegible]
ō in [illegible] pfe
in [illegible] spuali [illegible] assillatur
[illegible] nō ō gr̄a [illegible] increata [illegible] illa [illegible]
[illegible] pfcōs [illegible]
[illegible] aliqs [illegible]
que deo placet [illegible]
[illegible] gr̄a [illegible]
[illegible] gr̄a [illegible] Alibi [illegible]
[illegible] illa [illegible]
[illegible] finita [illegible] finita
[illegible] Nam finita [illegible]
[illegible] actua
[illegible] ab actua [illegible]
[illegible] recepta
[illegible] finita capacitate [illegible]
[illegible] finita ō [illegible] qz nā [illegible]
[illegible] qz [illegible]
actua [illegible] unius [illegible]
[illegible] increata [illegible]
[illegible] qz [illegible]
[illegible] gr̄a.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

cepte actio 2° d[icendu]m q[uod] no[n] assu[m]psit copte
cor[pori]s ideo. [illegible] m. a. 2° d[icendu]m q[uod] no[n]
assu[m]psit ingratitudi[n]e[m] difficultate[m] ad
virtute[m]. Ad 2° d[icendu]m q[uod] p[eccat]a no[n] sunt culpa s[ed] pe
na s[ed] forte aliq[ui]s. [illegible] illa p[eccat]a. [illegible] no[n]
[illegible] in . 2 [illegible] 3 [illegible] opposito
[illegible] solu[tio]. [illegible]
[illegible] m. 2 [illegible] solvit ea q[ue] illi [illegible]
[illegible] no[n] assu[m]psisse
[illegible] passiones [illegible]
2° solvit ea q[ue] inducebat [illegible]
q[uod] no[n] assu[m]psisset passiones q[ue] insunt
[illegible] dolor [illegible]
[illegible] m. 2 [illegible]

[illegible]

ꝯ alia. tanto mag' patit' q̃ ad eam patiend'
causā. Cu an̄ pl̄es passiones ꝯponit' ad di
uersas eius partes seu ad diūsi obta. sic mag'
fuit passio. in uol'te q̃ in ei' apetitu sen'iuo
q' fuit in ei' apetitu aliq̃ delecta' ita fortis
sic in ei' uol'te certa ex dei uisione q̃ amo
ro ꝯdelce in ei' apetitu sen'iuo fuit aliq̃ tristicia
ita fortis sic fuit in ei' uol'te certa ppt di
dehoratam ꝯ excellen magnitudinem cor
figentiū eum. Cu nulla in ei' aīa fuit
passio tristic'. D̄ q̃ o'. sic ꝯ ꝯgnitio rei
amate cū apphendit' cāt in appe'u sen'iuo
dolorem sic ꝯgnitio rei odite apphensi
cāt passio tristic'. Et q̃ xps p' ꝯgnit' ꝯtatu
uital' futu. ꝯsidebat iam passionis ipm
sentiend' ꝯting'ter infallib'ter euent'. uo no
fuit' ꝯ rei odite. cum ꝯ passionis. ꝯ ꝯ eius
infallibil' futur' ꝯ ꝯ passio tristic'
Sm. ps. 2. dec'. Illius ia decapitat' no
timet uidentes necess'ter mortis imm'
ꝯ tristant'. ꝯ io q̃ sensibus aiozi mor
te ꝯcusabat. ut i ondit' cū apphendit'
ꝯ immi ꝯ certa fuit in ei'
appe'u sen'iuo passio tristic'. ꝯ immi'te
passione. Dic ꝯ ꝯ ꝯ aīa usq̃ adm
tem. Alr' ei fuit in eo tristia ꝯ mind'
innoc' ꝯ fuit' ꝯ ꝯ in ipi ꝯ
ꝯ an. fuit de magis ꝯ q̃ ꝯ
bat sen'tem modate tristam. ꝯ ꝯ suo
nā ꝯ in ipo no fuit tristia ꝯ ꝯ
ꝯ ꝯ ꝯ de ꝯ. Cu ꝯ an ꝯ
ꝯ pote ꝯ ꝯ tristic'. lu. 2. c. 11. ꝯ
ꝯ nom ꝯ ꝯ in mo ꝯ
ꝯ. q̃ ꝯ tristia ꝯ ꝯ q̃ ꝯ tristia
uocē auferens. Nou'a an ꝯ cū sic sup
habundam tristic' potuit ꝯ in ꝯ ꝯ
q̃ ꝯ tristia ꝯ bono ꝯ mag' appo ꝯ ut
malū ꝯ seu ut ꝯ ꝯ mali. ꝯ in xpo
no fuit. ꝯ ꝯ ꝯ apphendebat ut no
bo'm ꝯ. no apphendebat ut ꝯ malum
Sicut an apphendebat aliq̃ ꝯ aliqd ꝯ
le bo'/ nocuū aīe ꝯ. ꝯ apphendebat
ut ꝯ malū illi'. ꝯ ꝯ talis bo' erat in xpo
no ꝯ. ꝯ ꝯ q̃ ꝯ ꝯ tristic' q̃
ꝯ ꝯ fuit in xpo ꝯ ꝯ tristia de
malo ꝯpo ꝯ alieno. ꝯ ꝯ no ꝯ
ꝯ q̃ tristia de malo ꝯpo ꝯ de alieno
sic una ꝯ ꝯ ꝯ no ꝯ de

malo minuat. ꝯ ꝯ aliq̃ mo ꝯ
ꝯ. ut ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ
ꝯ ꝯ. ꝯ ꝯ. ꝯ. ꝯ ꝯ ꝯ
apphendit ꝯ malū ut aliq̃ mo ꝯ
ꝯ. ꝯ ꝯ in ei' appe'u sen'iuo. tristia
illa q̃ de ꝯ. q̃ sola fuit in xpo. Cu
an q̃rit ꝯ in eo fuerit passio timoris
ꝯ q̃ ꝯ ꝯ passio orit' in appetitu
sen'iuo. ꝯ apphensione mali ardui non
ꝯ. q̃ no ꝯ ꝯ euenire ꝯ ꝯ
ꝯ ꝯ. ꝯ no ꝯ sine diffic'te uitari.
ꝯ ꝯ ꝯ sic ꝯ timor. ꝯ mo
dicit mali. ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ
ꝯ mali ꝯ. ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ
mali possib' euenire ꝯ ꝯ ꝯ
mo euitari. ꝯ ꝯ mali ꝯ ualde lo
ge est. no ꝯ passio timoris. ꝯ ꝯ ꝯ
modica ꝯ ꝯ ꝯ. ꝯ ꝯ ualde
longe sunt no timet'. ꝯ ꝯ ꝯ
ꝯ morient'. ꝯ q̃ no ꝯ. ꝯ ꝯ sup
ꝯ. ꝯ ꝯ ꝯ mag' ꝯ mali ꝯ
ꝯ ꝯ ꝯ cū euenit ꝯ
ꝯ ꝯ ꝯ cū ꝯ
mali ꝯ in ꝯ ꝯ. ꝯ
ꝯ ꝯ ꝯ. ꝯ potuisset
ꝯ ꝯ. ꝯ ꝯ ꝯ
suo ꝯ. ꝯ cū diffic'te ꝯ
re no potuisset. placuit an uol'ti di
uine q̃ ꝯ uol'ti ꝯ ꝯ ut ap
petit' sen'iuus ꝯ ꝯ sua ꝯ. ꝯ
ꝯ. q̃ io ex apphensione mortis
ꝯ. ꝯ fuit in eo timoris passio ꝯ
ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ. ꝯ de necess'te
potuisset ꝯ ꝯ ꝯ a passione
timoris ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ no ꝯ
ꝯ ꝯ. ꝯ timoris sunt ꝯ. ꝯ
ꝯ timore ꝯ timoris ꝯ ꝯ
ꝯ. ꝯ ꝯ. ꝯ ꝯ timor de arduo
malo ꝯ ꝯ bone ꝯ ꝯ
ꝯ boni ꝯ. ꝯ ꝯ ꝯ
ꝯ mali ꝯ. ꝯ ꝯ
timores ꝯ ꝯ ꝯ supabundan
tioris. no fuer' ꝯ. ꝯ in eo nullā ꝯ
ꝯ. ꝯ ꝯ. q̃ ꝯ ꝯ
ꝯ ꝯ actu ꝯ ꝯ
ꝯ q̃ ꝯ timor ꝯ ꝯ actu

ꝯ. Nec' hoz fuit in xpo q̃ nl' ꝯ
potuit ꝯ. Admiro q̃ ꝯ timor ꝯ ad
miro no mag' mali. ꝯ ꝯ timeo ꝯ
ꝯ no ꝯ. Nec hec fuit in xpo q̃ ꝯ
ꝯ ꝯ. agonia q̃ ꝯ timor in
ꝯ. ꝯ ꝯ mali ꝯ ꝯ ꝯ no
ꝯ. Nec hic ꝯ ꝯ fuit in xpo. q̃ ꝯ
sui agonia. lu. 22. ꝯ. ꝯ ꝯ in agoi'
ꝯ. ꝯ ꝯ accip' agonia. ꝯ ꝯ ꝯ
ꝯ ꝯ ꝯ appetit' sen'iuus ꝯ
bat. uoluntas ꝯ ꝯ uolebat. Nllo i
ꝯ ꝯ timor fuit in xpo. ꝯ ꝯ mo q̃
ꝯ ꝯ. Cu ꝯ an fuit in eo pas
sio ire. ꝯ q̃ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ
ꝯ supabundam. ꝯ ꝯ. ꝯ. ꝯ. ꝯ
ꝯ. ꝯ ꝯ. ꝯ. ꝯ. ꝯ ꝯ
ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ordio sit agend'. ꝯ
ꝯ ꝯ no fuit in xpo. ꝯ ꝯ ꝯ
ꝯ aliqd male ꝯ. ꝯ ꝯ ꝯ
appetitu intellectiuo ꝯ fuit in xpo ꝯ ꝯ
ꝯ ꝯ in ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ pas
sione appetit' sen'iuu surgente ꝯ
sione ꝯ ꝯ. ut possib' iudica
ri. ꝯ cū diffic'te. ꝯ apphendat ut
no possib' iudicari absq̃ diffic'te no
ꝯ ꝯ passio ꝯ tristic'. ꝯ ap
phendat ut possib' ꝯ absq̃ diffic'te
no ꝯ passio ire ꝯ ꝯ no apphe
ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ. ꝯ ꝯ
fuit passio ire in appe'u sen'iuo ꝯ ꝯ
ꝯ apphendebat ꝯ ꝯ in
iuria ꝯ ꝯ in ꝯ erat ꝯ
ria possib' erat ꝯ cū diffic'te no ꝯ
ꝯ ꝯ. ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ
ꝯ ꝯ susceptam. ꝯ ꝯ
ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ pas
sio sic ꝯ no fuit in xpo ꝯ ꝯ ꝯ
ꝯ ꝯ ꝯ. ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ
ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ an illam
ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ. lu. 2. c. 16. fuit
in xpo ꝯ ꝯ. q̃ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ
ꝯ agonia. ꝯ ꝯ. ꝯ aman
ꝯ ꝯ. furor q̃ ꝯ ꝯ ꝯ
appetite ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ.
ꝯ. ꝯ ꝯ ꝯ mo ꝯ amari ꝯ
mo ꝯ difficiles. ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ
ꝯ supabundam ire ꝯ ꝯ passio
ꝯ supabundantia fuit ꝯ ꝯ

ꝯ ꝯ ꝯ glan' ꝯ ꝯ ꝯ no
ꝯ ꝯ ꝯ. ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ
mala sunt cor' uitiositas ꝯ ꝯ pass'
ꝯ q̃ mala fuit cor' ꝯ ꝯ mala pena'
assumpte. ꝯ ꝯ. ꝯ q̃ ꝯ ꝯ
ꝯ pass' in statu innocen'. ꝯ no ꝯ
ꝯ sola ꝯ innocen'. ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ
ꝯ ꝯ. ꝯ ꝯ ꝯ
ꝯ ꝯ ꝯ. ꝯ ꝯ ꝯ. ꝯ no
ꝯ ꝯ ꝯ. ꝯ ꝯ ꝯ
assumpta fuit nā in statu patientis: —
Ꝺe 1 q̃. ꝯ remanserunt ꝯ ꝯ.
ꝯ ꝯ ꝯ in xpo fuit uer' dolor
in sensu exteriori. ꝯ ꝯ no ꝯ ꝯ
ꝯ ꝯ ꝯ paulus in suo raptu
ꝯ ꝯ paul' no sentiebat ꝯ in suo cor' ꝯ
ꝯ. ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ in cor'
ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ sentiebat ꝯ
ꝯ suo cor' inflicta. ꝯ. ꝯ. dolor est
sens' cor' ꝯ ꝯ nolentib' accidit ꝯ
ꝯ ꝯ nolenti. ꝯ ꝯ dolor in eo ꝯ
ꝯ ꝯ ꝯ. ꝯ dolores ꝯ ꝯ potaui
in cor' suo ꝯ ꝯ ꝯ fuit uer'
dolor ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ doloris
ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ
ꝯ in q̃ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ
ꝯ sui sens' lesionis. ꝯ ꝯ ꝯ
apphensione ꝯ ꝯ appetitum. ꝯ
in appe'u tristic'. ꝯ ꝯ sens' tact' apphen
dit ꝯ rei ꝯ cor' ꝯ
ꝯ ꝯ lesio cor'. ꝯ ꝯ in ꝯ sen
su ꝯ tact'. ꝯ dolor ꝯ ꝯ fuit ꝯ
ꝯ ꝯ. ꝯ ꝯ ꝯ
ꝯ armonia cor' ꝯ ꝯ
ꝯ. ꝯ ꝯ sens' ꝯ lesione ꝯ ꝯ
ꝯ ꝯ in ꝯ no ꝯ ꝯ ꝯ
ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ
ꝯ ꝯ ꝯ cor' ꝯ. ꝯ apphende
ꝯ sens' tact'. ꝯ ꝯ patiebat do
lore in sensu exteriori. ꝯ ꝯ ꝯ q̃
ꝯ ꝯ no sensisse dolore ꝯ ꝯ
ꝯ sentire ꝯ blasphemabat. ꝯ
ꝯ dolore ꝯ sens'. ꝯ ꝯ maximu'.
ꝯ ꝯ fuit ꝯ dolor ꝯ ꝯ in sens'
exteriori. ꝯ fuit magis in ꝯ suo ꝯ
ꝯ ꝯ ꝯ sens' doloris ꝯ
ꝯ cor'. ꝯ ꝯ magna ꝯ ꝯ ꝯ

complexionis sensus tactus fuit in eo [illegible] extremus. Tertium quia patiebatur in pluribus [illegible] [illegible] illis: item in maribus in quibus [illegible] viget sensus tactus. Quartum propter doloris [illegible] passus fuit pro [illegible] cor. [illegible] [illegible] in hoc [illegible] [illegible] compassione [illegible] [illegible] [illegible]
Ad [illegible] dolor eius fuit in [illegible] appetitu eius interiori. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dolor in genere suo fuit maximus. Tertium quia apprehendebat [illegible] [illegible] [illegible] minimas [illegible] [illegible] Quartum quia apprehendebat [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] passione [illegible] [illegible] [illegible] plus [illegible] [illegible] [illegible] de passione [illegible] [illegible] illata [illegible] de [illegible] [illegible] Quinto dolor fuit in potentiis [illegible] intellectiva inferiori [illegible] superiori. Hic dolor [illegible] dolor compassionis [illegible] in genere suo fuit maximus, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ut [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dolores una cum [illegible] [illegible] fuerunt [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] superiori potentia [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] aliquid [illegible] [illegible] dolores [illegible] [illegible] Hoc dispensative [illegible] est, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] omnes dolores [illegible] [illegible] acutissimos dolores [illegible] [illegible] Quinto [illegible] [illegible] fuit dolor [illegible] in sensu exteriori [illegible] [illegible] [illegible] potentiis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quia [illegible] apprehendens [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ille dolor qui fuit in sensu exteriori attingebat [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] intellectum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] intellectiva [illegible] dolor [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dolore in exteriori sensu [illegible] apprehendebat [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] voluntas naturaliter refugiebat. Secundo modo [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] modo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] superioris potentie. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] superioris potentie. [illegible] modo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] passione [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] passione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] passione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] passione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in superiori potentia [illegible] [illegible] [illegible] passione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dolor [illegible] [illegible] maior passionis [illegible] compassionis. [illegible] [illegible] dolor [illegible] in aliquo appetitu [illegible] aliqua apprehensione mali [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] malo [illegible] [illegible] [illegible] apprehensio [illegible] [illegible] [illegible] attendere [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] doloris.
[illegible] [illegible] [illegible] dolores [illegible] [illegible] apprehensione. [illegible] [illegible] dolor exterior [illegible] apprehensione [illegible] sensus [illegible] tactus [illegible] [illegible] apprehensio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] exteriore dolore. [illegible] [illegible] [illegible] maior [illegible] [illegible] apprehensione [illegible] [illegible] mali [illegible] [illegible] illa apprehensio fiat [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] talis apprehensio [illegible] [illegible] [illegible] doloris non [illegible] apprehensione [illegible] aliquam [illegible] [illegible] [illegible] differunt

[illegible] penas [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dolor [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non posse [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tactus [illegible] [illegible] tale appetitum [illegible] [illegible] [illegible] potest esse dolor [illegible] in aliquo appetitu [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] apprehensionem exteriorem. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non sensus doloris [illegible] [illegible] [illegible] apprehendit [illegible] [illegible] [illegible] apprehensione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] duo dolores. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] apprehensionem [illegible] dolore [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] dolor [illegible] [illegible] malo. [illegible] [illegible] [illegible] apprehendit [illegible] [illegible] appetitu interiori. [illegible] [illegible] [illegible] sensus [illegible] [illegible] [illegible] appetitu [illegible] [illegible] potest [illegible] [illegible] [illegible] sensus [illegible] [illegible] appetitu exteriori. [illegible] non apprehendit maiori apprehensione [illegible] [illegible] interiori appetitu [illegible] appetitus [illegible] interiori [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] malo non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de eodem malo. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] exteriori. [illegible] [illegible] [illegible] interiori [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] appetitu [illegible] interiori [illegible] non [illegible] [illegible] dolor [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] maior [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] malis. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] interioris [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] maior dolor [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] malum eius dolor exterior [illegible] dolor [illegible] [illegible] appetitus [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] appetitus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dolor maior. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de eodem malo dolet appetitus [illegible] [illegible] [illegible] magis dolor [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in Christo dolor passionis fuerit dolor [illegible] [illegible] dolor compassionis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] malo. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] plus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ut illam non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dolor compassionis [illegible] passionis. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] patior [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] maior [illegible] penas [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dolor [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] de prima [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] impediebat in eo actum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pati [illegible] appetitus [illegible] [illegible] refugiebat corporis passionem. Hoc sufficit [illegible] [illegible] [illegible] dolor in sensu [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

H[illegible] [illegible] [illegible] magis [illegible] [illegible] quo [illegible]

C[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Christus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non fuit [illegible] motus [illegible] non fuit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fuit [illegible] moriendi [illegible] [illegible] [illegible]

vel fuit necessitas moriendi quam in
naturam humanam non contra suam voluntatem
assumpta. Secundo intellectum illud quod in
nobis est necessitas moriendi. Quia venit
ex originali peccato. Ideo Christus qui non habuit
non habebat necessitatem ex hoc moriendi.
Tertia expositio est ... quod ipse qui erat in
Christo ... ad hoc non habebat. Sicut in nobis
est necessitas moriendi a principio contraria ad
naturam a principio immortali quod non potest preser-
vare naturam a morte. Non sic autem in Christo
erat principium quod est divinitas potens a morte pre-
servare naturam. Quarto propter conditionem naturae
assumptae quia in ea nulla erat nullus ...
... desuper infusa per quam
se a morte preservare posset quantum ad
legem ... naturae ... solutionem
a mortalitate ... nisi fuisset miraculose
... senio defecisset ...
... diu durasset per excellentiam
complexionis conservationis sed fuisset mira-
culosa. Quinto necessitas erat naturalis
... moriendi
Sed nunquid illa necessitas subiecta erat humane
Christi voluntati. Hoc est quod posset se preservare si vellet
a morte et mori ad suum voluntatem. Licet
hoc ... possit satis patere. Dicendum quod a-
liqui dicunt quod necessitas moriendi subiecta huma-
nae voluntati Christi dicunt enim quod ... quod Adam
... moriendi ... tenuit medium
inter statum innocentiae et naturae lapsae. ...
... statu ... voluntas sicut erat necessitas mo-
riendi. In secundo autem statu in nobis. ...
necessitas moriendi. Non est intelligendum quod necesse fuit
mori voluntatem. Sed quod ipsa corpore a morte preser-
vare non potuit. Anima autem humana est ita libe-
rata necessitate moriendi. Sed voluntas ...
quod non potuisset mori nisi voluisset. Sicut
... accidere ... Ioannis x,
... quod non pendebat in deo voluntatem naturalia.
Nichil ... in quo ... non
... Sed alii dicunt ... et
ille solus ... mutare ...
... naturam ... autem est solus deus
... mutare potest
... intercessionis et orationis. Sed alii

si miraculum faciebat orando. Ipse autem respondeo
magister dicit. Dicitur autem quod in ... quoniam si-
tum ... humana ... fuit necessitas mo-
riendi ... per aliquam voluntatem data. Tamen ...
... non potuisset preservari a morte
... ex deliberatione mori noluisset. Divina
voluntas cum a morte preservasset. Sed an quod
... in morte Christi ... separata a
... per miraculum ... afflictionum. Hoc
dicunt alii quod miraculose ... voluntatem ...
... ubi dicit Ego pono animam
meam ... iungo ...
dicenti ... quod non ... in
... quia noluit ... noluit
Dicunt autem ... quod per afflictionum molem
quam adulti ... fuisset motuus ... ita cito
non divina ... morte accelerasset mi-
raculose. ... dicit ...
gerunt ... fracta fuissent ...
... si fuisset ... Sed hoc
est quod ... in ...
Sed quod dicunt alii quod motivus fuit ex ... vio-
lentia illarum afflictionum. Generaliter ...
... doloris ... passionis quam morte ac-
celeravit. Ideo ... posse probari per ...
... clamans voce magna emisit spiritum ...
... miraculosa dicta ...
... divina potestas ...
... in suum corpus. Corpus ... fuisset ...
... in venirent morte ...
... nulla virtute data potuisset a
... illa ... corpore separari ...
... per alia opinionem ...
... quod illo ...
... non potuissent ...
... noluisset quia per divinam potentiam ...
omni morte preservare potuisset ...
... allegato ... motivum fuisse
... miraculo ... morte ...
... Sed in ... ut ... mo-
... iam ... deponerent
... autem quod mor-
tuus invenit est miraculum fuit ...
miraculum ... admiratur ...
mirabatur Pilatus ... quo tam cito
fuerit mortuus ... accelerationis
... quam fuit violentia doloris
passionis ut dictum est ... complexio

quam habebat. Nobilissima est complexio ...
... in eodem ... complexionato
dolor plagarum vulnerum est acutissimus
... per totam noctem fuerat afflictus
... cum ... considerat ...
... cum ... plus ...
... occidendo ... pec-
caverunt ... occidi ...
... fuisset ... cum ...
occidere ... quod debet occidi.
... quod ... potuerunt ... oc-
cidendo ... non obstante quod per errone-
am ... existimaret cum ... occidi.
... divine ... est
ingratum ... immutabilis ... affectata
... Dicitur autem ... ex hoc ... negligentie
facere ... ingratia
sua ... respectu ... ingratitudo
... Luce xx ... salva-
tor ... venissem et locutus eis non fuis-
sem ... non haberent ... in modo non ex-
cusaretur. ... quibus non venit ... locu-
tus est ... excusatione ... non dicemus
... de hoc tamen quod ...
quibus ... plures ... non
excusamur. ... ingratia magis aggravat
... allevat ... ingratitudinem allevi-
et ... affectata magis aggravat ...
... ingratitudinem ... procuraverunt
morte ... ut dicitur Io. 16 ... salvator de
Iudeis ... potestatem ...
... potestas ... alium
... sicut ... non
... ingratitudinem
fuit affectata ... malitia
... et ... ingratitudinem
... vincit ... divina
... Sed ... partim
... occiderunt ...
ingratitudinem ... aliquo excusetur ... si
... allevaret ... ingra-
tia ...
... fuerunt ...
... quod ...
... fuerunt ...
... noscere ...

... quod moderat ...
fuerunt absolute ... autem ...
... quod ...
... est ...
... quod ...
... in occasione
Christi per ingratitudinem ... per ingratitudinem
...
... existimarent ...
... Sed an illa mortalis fuit
assumpta ... de doctoribus glosis ...
... non ... glosa non est in corpore
... in statu mortis
... non ... altitudo
... talis ... in corpore ...
... potentia ...
... quam in ...
... in ... naturam quia ... corpore non ...
... et ...
... mortis vigor ... in ...
... mortis ... non ... in
corpore ... pro illo statu non fuit in eo
aliqua de dotibus glosis ... in eo ali-
quis actus ... actibus ... non ...
... dotes ... miraculose ...
... potentiam. Talis actus fuit ... de
utero clauso ... actus fuit subtilitas actu
dotis ... agilitas ... fuit
subtilitas actu dotis claritatis ...
... super ... fuit subtilitas actu dotis a-
gilitatis. Non tamen ...
...
... potentia in quo ...
... mori ... non mori ...
... potentia naturam humanam ... mori
... miraculose preservare a morte
... non ... in ... non fuit
necessitas moriendi ... debita
per ... voluntate assumpta ...
... naturam humanam ...
preservaret ... necesse erat ...
... necessitate mortis generalis ...
... in illa ...
non ... posset corpus ...
...
... in statu ...
... [illegible]
... [illegible]
necessitas moriendi ... [illegible]
ponente ... [illegible]
... dicta :—

et non habebat

Post hoc etc. Hic dicit magister quod etiam quia filius dei per humanam naturam operatur [illegible]. Et quia divini operis [illegible] est voluntas [illegible] opus non est contrarium [illegible] [illegible] [illegible] voluntate, [illegible] [illegible] quod mundo [illegible] illa [illegible] [illegible] forma [illegible] mundo est contrarius non est. Circa istam distinctionem [illegible] quod de voluntate Christi. Modo resolvunt [illegible] duos nos moventes [illegible] [illegible] non [illegible] in 3 [illegible] primo movet dubium [illegible] secundo [illegible] solvit [illegible] quod ambiguus non est. 3o solvit [illegible] [illegible] adaptatum ubi [illegible] effectu [illegible].

Circa istam distinctionem [illegible] quaeritur de duobus. Primo de voluntate [illegible] de eius operatione. Circa primum [illegible] quaeritur [illegible] fuerint plures voluntates [illegible] [illegible] non [illegible] voluntas [illegible] voluntatem [illegible] plures voluntates [illegible] [illegible] voluntates [illegible] non est plures voluntates [illegible] unius volentis [illegible] [illegible] est tantum una voluntas [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] voluntas [illegible] [illegible] actio [illegible] est eadem. [illegible] non est nisi una [illegible] cum in ipso non sit supposita nisi unum [illegible] non est in eo nisi una voluntas [illegible] voluntas humana est de naturalibus hominis [illegible] [illegible] [illegible] humana [illegible] divina [illegible] humana [illegible] [illegible] divina [illegible] [illegible] voluntas divina [illegible] humana [illegible] divina [illegible] sunt plures voluntates [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sunt plures voluntates [illegible] numero [illegible] natura sunt duo [illegible] [illegible] divina [illegible] humana [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] divina [illegible] [illegible] [illegible] voluntas dicitur [illegible] [illegible] post apprehensionem [illegible] [illegible] [illegible] voluntas non mutatur [illegible] [illegible] voluntas naturalis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non tamen [illegible] [illegible] [illegible] modus volendi [illegible] sunt [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] divisos modos voluntatis [illegible] [illegible] [illegible] humana et divina voluntas sunt fuerunt in Christo [illegible] probat [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] voluntas [illegible] naturam humanam [illegible] [illegible] [illegible] natura habet motum [illegible] [illegible]

[illegible] non [illegible] [illegible] ut [illegible] in [illegible] [illegible] voluntas [illegible] [illegible] [illegible] velle. Sic nec alia natura [illegible] [illegible] [illegible] sua [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] natura [illegible] non [illegible] sic in aliis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] in suo motu [illegible] voluntas [illegible] naturam humanam [illegible] assumpsit [illegible] [illegible] [illegible] natura [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] affectus [illegible] voluntas sic in natura [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] calor [illegible] [illegible] natura [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] voluntas [illegible] divina et humana. Hoc autem voluntas humana illa [illegible] [illegible] voluntas rationis deliberata in Christo [illegible] discordavit a voluntate divina [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] volebat illa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] volebat voluntas [illegible] [illegible] volebat sic [illegible] volebat [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] voluntas discordavit in aliquo a voluntate deliberativa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] voluntas naturalis motu refugere deliberata dicitur [illegible] [illegible] [illegible] voluntates [illegible] [illegible] discordia [illegible] [illegible] [illegible] repugnantia motuum voluntatis non [illegible] [illegible] discordiam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ratio [illegible] qua voluntas [illegible] [illegible] in [illegible] refugiebat mortem [illegible] illa [illegible] qua voluntas deliberativa eligebat [illegible] non discordabat [illegible] illa refugiebat [illegible] [illegible] erat [illegible] malum [illegible] illa volebat [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] humanum [illegible] divina ordinatum [illegible] aliquid [illegible] malum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in ordine [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] discordia [illegible] [illegible] vult [illegible] vult [illegible] [illegible] non discordat ab eo in [illegible] [illegible] [illegible] volebat voluntas naturalis in Christo [illegible] deliberata [illegible] [illegible] [illegible] volebat [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] monet [illegible] non discordabat [illegible] ab illa [illegible] [illegible] de appetitu sensitivo [illegible] [illegible] [illegible] discors erat a voluntate deliberata rationis [illegible] [illegible] non [illegible] illa [illegible] [illegible] mortem [illegible] illa [illegible]

[illegible] [illegible] illa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] motum retardabat vel impediebat motum suum [illegible] voluntatis deliberatae [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] concordabat [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] orare [illegible] [illegible] [illegible] orare non erat [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] orare possit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] orare [illegible] aliis non [illegible] [illegible] non indigebat [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] orare [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] potuit [illegible] oravit [illegible] istum [illegible] pro nobis [illegible] [illegible] oratio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] orant [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] orare [illegible] [illegible] oratio non [illegible] sua [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] missus fuerat [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] possunt [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] illa oratio [illegible] [illegible] [illegible] mortem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] oratio [illegible] qua potuit [illegible] calice [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ipsa advocata sensualitatis. Hoc autem [illegible] ratio non quia ipsa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] non humane [illegible] [illegible] nos in omnibus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] petitiones divinae supponere voluntati [illegible] hoc [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] oratio facit [illegible] [illegible] hoc [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] orare [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] oratio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] possunt [illegible] naturale [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] deliberata [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] est bonum in [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fuit [illegible] [illegible] deliberata volebat ut [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] voluntas [illegible] [illegible] volebat [illegible] [illegible] [illegible] volebat voluntas deliberata [illegible] [illegible] [illegible] sunt bona [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non sunt bona [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sunt mala [illegible] [illegible] [illegible] sunt mala. [illegible] omnis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] voluntatis deliberatae fuit [illegible] deliberatae [illegible] omnem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] voluntatem [illegible] [illegible] hypostasis [illegible] [illegible] in [illegible] non sit nisi una hypostasis [illegible] [illegible] in ipso [illegible] non [illegible] sunt in ipso plures voluntates [illegible] ita unus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sunt voluntates [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non valet [illegible] non valet [illegible] ibi accipit [illegible] non [illegible] supposito [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in Christo non fuit nisi unum suppositum in ipso [illegible] duae fuerunt [illegible] divina [illegible] humana [illegible] [illegible] sunt in Christo duae voluntates [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] voluntates

De merito [illegible] hic [illegible] magister [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sua voluntate [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] meruit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] meruit [illegible] [illegible] sine merito [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] meruit per passionem [illegible] [illegible] [illegible] hoc [illegible] meruit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] hoc meruit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] libri. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] passione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de effectu passionis [illegible] de [illegible] eadem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] effectu [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ubi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de statu [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] effectu passionis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ibi [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] de effectu passionis [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] de effectu.

...auctoritatibus in ro[n]o toto mali. Quod sequitur ... [illegible]

Ideo dico quod secundum ... pr[in]cipali de duobus ... demito ... diffusum ... fructu. ... op[er]o no[n] divina ... opo. Et ... opones sunt suppositor[um] ... no[n] ... unu[m] supposi[tum] ... nisi una opatio ... instrumenti ... cum unica ... opatio sit actio. Sicut ut ... Caro erat ... divinitatis ... humanitatis ... divinitatis non erat ... unica actio ... eadem ... eo ... alia ... divina ... comunis ... operationibus ... actio sit p[er] ... uno mediatis duabus formis ... diverse opones. Ut ignis unius mediante calido ... calefacit et desiccat ... una per diversas ... diverse actiones ... divine ... divise sunt ... diverse opones humana ... divina ... sit ... unu[m] suppo[situm]. Unde ... actio humana ... divina ... per ... participatione ... ratione ... associatione ... imago agente ... associatione ... associatione ... effectu ... in eodem ... divinitas ... humanitas ... tempore ... Ad ... caro erat ... divinitatis ... opo no[n] ... divina ... humana ... consistit ... meriti vel demeriti ... meruerit ... dicat ... suum est ... amplius ... sunt ... natura ... fuerit ... opus meritorium ... fuerunt ... opina sit in statu meriti ... in via ... comprehensor ... viator ... actio ... actio ... proportione ... intentione ... proportionata fuit ... intentio debiti finis ... meruit ... ab ... suo ...

... meriti ... non ... quod ... erat ... potuit ... fine ... in ... successione ... ab ... acceptionis ... usum meriti ... usum ... instanti ... non possunt ... non ... meriti ... in ... omnes ... meriti ... usum ... agat ... est ... in illo ... ratione ... actionem ... aliquid ... ratione illius actionis ... successio ... non ... ab ... suo acceptionis ... ratione ... motu ... successio ... actus meriti ... in actu liberi ... ordinato ... caritate informato ... talis ... actu ... non requirit successio ... actus ... ratione ... successio ... attingit ... est ... attingit ... indivisibilis actus talis ... talis ... actus ... ab ... acceptionis ... meriti usum ... gratuitus ... ab ... dicebat ... erat sua ... non potuit mereri ... sua erat ... sua ... non ... meruisse ... meruit ... ab ... in tota sua iustitia ... meruit ... non ... meruit ... aliqua sua ... debitum ... non debebat ... magis ... debitum ... omne ... cui erat capax ... debitum fuit ... ab ... acceptionis ... non potuit ... meruit ... debito ... uno modo debitum ... alio modo ... debito ... primum actum ... debitum ... actibus ... meruit ... nobis ... infra ... meruit per passionem suam ... dubitatur ... meritum ... voluntarium ...

... actionis ... passio ... voluntaria ... non fuit meritoria ... demeritoria ... tota ... actio ... passionis fuit ... passionem ... non fuit meritoria ... demeritoria ... passionis ... non fuit ... demeritoria ... passione ... patientis ... acceptavit ... in actu ... meritum ... in actu ... meruit ... meritum ... fuit in actu voluntatis ... passione ... fuit ... passio ... non fuit ... voluntatis ... causat ... voluntate ... movebat ... non ... passionis ... non ... fuit ... passionem ... meruit ... maxima caritate cum acceptavit ... Contra hoc ... demerito passionis ... fructu ... meruerit ... non ... magis in ... ad hoc ... meritum ... ordinem ... complementum ... meritum ... ordine ... potuit ... hoc ... non fuisset ... fuit in unione ... ordinem ... fuit ... omnes ... passio ... summa ... fuit ... unione ... Solum autem ... mo...

... ad merita ... fuit ... in statu ... ad ... meritum ... tanto ... tanto ... omnes actus ... summa ... merito ... merito ... non debita ... debita ... ab ... suo ... unione ... actum meriti. Non tamen ... debita per meritos bonos actus ... merito ... meriti ... non fuit ... meriti ... Nec ... merito ... sufficiunt ad hoc quod ... merito ... non ... non fuit ... actus meriti ... debita ... debita ... est ... merito. Ex merito non cadit ... meruit ... Nobis ... unione ... est ... paradisum ... merito ... paradisi ... meritum ... paradisi ... meritum ... passio ... in ... meritum ... divine ... sit.

[illegible]

no mouebat in mota a uolu(n)tate diuina ... Non enim ... simpliciter ... in se pri(m)u(m) ... motus ... uolu(n)tatem humana(m).

[N]unc est tertium. Hic dicit magister de effectibus passionis christi consistentibus in remotione mali. Et diuiditur per ... Primo ostendit quod christus per sua(m) passione(m) nos liberauit a culpa et potestate dyaboli et a pena. Secundo ostendit quod ... uendicat ... nomen redemptoris et mediatoris. ...

Prima in ... Primo ostendit quod per sua(m) passione(m) liberauit nos a culpa. Secundo quod a potestate dyaboli. Tertio quod a pena, aqua pena. ...

[illegible]

... conversionis nostre et nostra contritio [illegible] hec efficacia in duobus consistit, scilicet in illuminatione intellectus per fidem et inflammatione affectus per caritatem. Ex quibus duobus coniungimur capiti et efficimur membra disposita capacia ad recipiendum influentiam eius. Sed quia ista duo non inveniuntur in omnibus, ideo quamvis sufficiens sit liberandi ab omnibus peccatis meritum Christi, non tamen efficacia eius in peccatorum liberatione nisi in eis qui debitam dispositionem receperunt [illegible] Secundum autem commixtum passionis Christi sumus a potestate diaboli liberati [illegible] occasus innocentis Christi [illegible] iniquissime [illegible]. Neque liberantur accepti [illegible] per Christum suo iusto sanguine effuso iniuste [illegible] quia per passionem [illegible] potius destruendi vias iniustorum [illegible] tolli [illegible] ab eo ablata, potestas nocendi accepta [illegible]. Significatum est Apoc. 20 [illegible] per passionem Christi [illegible] ... [illegible]. Nec ita facile [illegible] passione liberati sumus a pena eterna. [illegible] quia illa pena in [illegible] per actualem mortem [illegible] illa pena erat actu [illegible] reatu [illegible] omnes nascituri. Notandum autem [illegible] sunt [illegible] liberantur [illegible] sufficientiam [illegible] efficaciam liberantur [illegible] dispositi erant [illegible] liberatione [illegible] in limbo [illegible] parvulos ab originali peccato mundatos. Damnatos autem qui dispositi non erant non liberavit [illegible] dispositi [illegible] liberantur [illegible] efficacia [illegible]. [illegible] passionem sumus liberati a pena temporali [illegible] pena temporalis [illegible] pena non est debita originali peccato [illegible] pena pro

[illegible] debita actuali peccato. [illegible] pena pro [illegible] assumpta [illegible] a pena liberati sumus per passionem Christi [illegible] ad sufficientiam. Passio Christi est [illegible] sufficiens satisfactio pro omnibus penis debitis nostris peccatis. [illegible] languores nostros ipse portavit [illegible]. Sed quantum ad efficaciam non omnes liberati sunt [illegible] penis [illegible] non omnes [illegible] ponit [illegible] ad hoc illa efficacia [illegible] pena tamen debita originali [illegible] ad sufficientiam, non tamen [illegible] ad efficaciam [illegible] remissis peccatis pena [illegible] remanere [illegible] ut [illegible] novus [illegible] nova [illegible] quam meruit [illegible] sapienter tolleras [illegible] patienter [illegible] liberatam [illegible] in futuro. Liberatam autem a pena debita pro actuali peccato [illegible] ad efficaciam [illegible] in presenti vita [illegible] participes sunt meriti passionis Christi in baptismo [illegible] nulla pena satisfactoria exigitur [illegible] post baptismum [illegible] participes efficiuntur meriti passionis Christi per [illegible] liberatam [illegible] virtute clavium. [illegible] autem pena [illegible] passio est in presenti non liberat [illegible] nos provocat [illegible] in statu merendi [illegible] passionem meruit ut nullus [illegible] in fine sunt participes passionis [illegible] nulla talis pena in futuro possit esse.

[illegible] De 2° articulo [illegible] nos redemit. [illegible] peccata [illegible] nos [illegible] servitute [illegible] obligati eramus pene eterne [illegible] alienati non erant [illegible] potestate [illegible] subiecti sunt [illegible] familiaritas [illegible] in hoc quod moriendo [illegible] redemit nos ab eius servitute [illegible] aliquis [illegible] laborem [illegible] ab [illegible] pro [illegible] quod prius [illegible]

[illegible] in morte sua [illegible] Deo satisfecit [illegible] peccatis nostris quibus obligati eramus pene eterne [illegible] nos ab illa pena redemisse [illegible] aliquis satisfaciens [illegible] pro culpa homi-cide [illegible] redimit illa homicida a morte [illegible] hoc [illegible] seipsum moriendo pro nobis obtulit [illegible] quod nos Deo reconciliavit [illegible] nos [illegible] dicitur nos redemisse [illegible] redimere [illegible] quod suum erat [illegible] debebat [illegible] statuere [illegible] familia [illegible] Deo debebat [illegible] familia restituta [illegible] passione. [illegible] autem redemptionem [illegible] tota Trinitas fecit [illegible] Christo [illegible] redimit captivum [illegible] pro sua redemptione dat pretium [illegible] redimere dicitur [illegible] vitam suam offert pro pretio [illegible] tota Trinitas [illegible] redimit nos in hoc quod dedit Filium pro pretio redemptionis nostre [illegible] ipsemet obtulit [illegible] redempti sumus [illegible] nostre redemptionis ponit vitam suam [illegible] Io. x. Animam meam pono [illegible] Gal. 2. Dilexit nos et tradidit semetipsum pro nobis [illegible] nomen redemptoris [illegible] convenit autem [illegible] in mediatoribus. [illegible] medium [illegible] mediatore [illegible] distantia [illegible] mediator [illegible] officium reconciliatoris [illegible] solus [illegible] medius et mediator inter homines et Deum [illegible] aliud [illegible] inter duas [illegible] unum [illegible] conveniunt duo nature [illegible] quod conveniunt due nature in una persona [illegible] duabus naturis conformes [illegible] medius [illegible] natura [illegible] humana natura [illegible] [illegible] medius inter [illegible] divinam [illegible] humana natura [illegible] una persona in duabus naturis. Non [illegible] humane [illegible] divine [illegible] medius [illegible] mortalitatem [illegible] cum Deo [illegible] mortalitatem [illegible] participare [illegible]

[illegible] Mediator autem [illegible] officium reconciliandi [illegible] differre ab aliis [illegible] reconciliat [illegible] reconcilia-tio [illegible] differat [illegible] mediator [illegible] inter [illegible] homines [illegible] cum Deo [illegible] iustitiam [illegible] innocentiam [illegible] cum Deo [illegible] mortalitatem [illegible] cum hominibus [illegible] morte [illegible] iustitie [illegible] Deo iusto [illegible] reconciliati sumus Deo per mortem hominis innocentis [illegible] solus [illegible] mediator [illegible] non divina [illegible] natura [illegible] hoc dico loquendo [illegible] reconciliatione [illegible] mediatione [illegible] hu-manum [illegible] reconciliationem [illegible] mediator [illegible] ponendo [illegible] quamvis [illegible] passio [illegible] actualiter per fidem [illegible] ut per eam sint liberati ab omni culpa [illegible] peccata [illegible] non [illegible] dolere potuerunt [illegible] passionem [illegible] ad sufficientiam [illegible] dolentis [illegible] morbis [illegible] medicina sufficiens [illegible]

[illegible] Quo [illegible] passionis [illegible] humana [illegible] liberant [illegible] [illegible] Christi [illegible] divina [illegible] mortem [illegible] [illegible] passionis effecta [illegible] passionis effec-ta [illegible] operis operantis [illegible] operis operati [illegible] passio [illegible]

[illegible] humana natura fuit reparabilis [illegible] natura angelica [illegible] melior [illegible] nobilior quam humana [illegible] peccato [illegible]

de repa[ratione] n[atur]e humana. q[uia] h[oc] no[n] fuit reputata q[uod] [et]c. [U]b[i] n[atur]a manens integra post rui-
na no[n] e[st] reparabilis. s[ed] p[ri]mu[m] no[n] est p[ri]ma
[illegible] n[atur]a humana post pecc[atu]m
mansit integra. Non angelica p[er] illa peccata
remansit integra. [illegible] no[n]
e[st] humana n[atur]a no[n] erat reparabilis [illegible]
q[uod] fuerit reparabilis. q[uia] post peccatu[m]
[illegible] n[atur]a sic reparabilis [illegible]
[illegible] malo [illegible]
[illegible] reparabilis no[n] [illegible]
[illegible] angelica apud deu[m] [illegible]
[illegible] fuit reparabilis [illegible]
[illegible] humana n[atur]a fuit
reparabilis [illegible] repari [illegible]
[illegible] no[n] erat ne-
cesse eam repari [illegible]
[illegible]

[illegible] [pla]smatus [illegible]
[illegible] humana n[atur]a [illegible] reparari humana [illegible] satisfactio [illegible] divina [illegible]

[illegible] nocente [illegible] innocenti [illegible] non potuit satisfacere [illegible] satisfactio [illegible] digna [illegible]

[illegible] satisfactio [illegible] digna [illegible] reparatione[m] [illegible]

reddo aliquid quod debeo deo ... non ...
... non debeo computare ... debito ... eundem in codice ... solaps ...
nil ... quod pro reddat. ... dat. ... l. c. 21. ... nullo modo ... pluribus. ... aut aliquo alio modo ... nullo potest ...

[illegible]

[illegible] non potuit corpus Christi
actuatum continuam in illo triduo, non
... supponendo ipsum potuit attingere
multo magis post divinum suppositum conservare
sua natura. ... natura incorruptibilis quod
suppositum datum. ... divinum corpus est in sup-
posito dato / non corrumpitur quia ... ...
tur ab anima ergo multo magis corpus Christi
quod in supposito divino potuit ab eo
conservari. Isti enim nocte ... ...
passiones quas Christus in sua vita ...
... per miraculum ... in natura sua
... ... in natura sua
... quod ... fuisset a passio
... ... erat in ...
una parte. ... ...
cum anima non separatur a corpore nisi per corruptionem
... in armonia ... corporis
... talis ... fuit ... in
corpore Christi ... ab eo anima separatur ... qua
... potuit talia corpora in eo ... corporis
... usque ad dissolutionem ... per novum
miraculum fuisset conservatum ... ...
... quod corpus ... fuit ... ...
... ut non corrumperetur. ... ...
oppinionem ... ...
non ... Nam hoc ... quod erat
... ...
... ... separatum animam a corpore
... filius dei motuus fuisset.
... quod ... ... per hoc nomen
... pure ... ita quod ...
... ...
... fuisset ... ... non
... ad repugnantis ...
... ad hoc ... ...
... hoc ... ... humana natura
... ... filius dei fuit
motuus ... humana natura. ...
... illa. filius dei est motuus ...
... ... filius dei ... motuus ...
humana natura ... ...
... non ... ... filius dei est
motuus sine ... ... filius
dei non est motuus sine ...
... Nam hic negatur fuisse motu-
us ... utraque natura. ... est ...

... non ... negatur. ... illa filius dei est
motuus est ... ...
... una ... ...
... ... filius dei ... ...
est ... ...
... ... filium dei
... in ... ...
... ... unitum ...
... ... ab ea ... in
... ... corpora ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... debuit accedere ut ...
... ... ut ... ...
... fuisse motuus per ...
... ... non ... ...
... fuisse ... ...
duos apte ... ...
... apte ... ...
... dies cum 24 horis sunt 12 noct-
es 72 diurne ... postea ...
... ab hora mortis usque ad diluculum ...
hore sunt 40. Et ipsa nona quam ...
... ... cum hoc
... ... illa ... ... erat
... ... fuit ... post ... ...
... ... non fuit integer ... ...
hora illius diei ... ... / qua
hora est motuus ... ... post ... ...
... ... integer. ... ... diei qui ...
... ... post ... noctes integras ... post
noctem aliam ... ... nocte ...
... ... non ... nox ...
in ... ...
... ... non fuit aliqua nox ...
... ... cum die ... nox
... ... nox ... ...
... ... nox
... ...
fuit ... ...
... non ... ...
... ...
sine aliqua ... ...
... ...

... ...
... ...
... ...
corpus ... ... corpus ...
... ...
... ...
... corpus in ... ...
... ...
... ... 10. 20. ... ...
... corporis ... motua non ... ...
... ...
corpus ... ...
... ...
... ...
... ...
... dilectatio ... ...
... ... non ... ...
... ... dilectatio ... non
... ... ad ... ...
... motum ... ...
... ... ratio ... ...
... cum ... ...
... quod ... ...
... unum non ... ... non fuit
... ... :—

Hic queritur utrum in illo triduo ... magister
de statu Christi in morte ... ad ... ...
hora mortis ... ...
... ... quas mors ... ...
... ... in medio mortis ... ...
... fuerit ... ...
... ... tot ... ...
descendisse de celo. ... ... :

Queritur primo utrum Christus in medio mortis
fuerit homo ... ...
Christus ... ...
non ... ... mortuorum ... ...
hunc vivunt ... ...
... anima ... homo ... ... corpus corpus
motua ... Cum filius dei in illo triduo
remansit unitus ... ... in illo tridu-
o ... ... in ...
... ...
... non ... ... Christus non ... ...
... ...
... ...
... ...

... ... Christus homo ... in illo triduo ...
... ...
homo ... in triduo ... fuit homo motuus
... ...
duo fuisset homo ... quod anima non uni-
ta ... ... non ...
hominis ... ... non ...
... ... humana ...
opinionem ... ... Hugo ...
... ... opinio non tene-
... ...
... anima separata ... ...
... ... anima ... ... homo ...
... ...
... homo ... ...
... ... non ... ... anima ...
... ... non ... homo ... ...
... quod Christus fuit homo in illo triduo non
per unionem anime cum corpore ... ...
per unionem utriusque in uno supposito ... ...
... ... in illo tri-
duo ... fuit opinio magistri ... ...
Christus in illo triduo fuit ... humana ...
... ... unionem ... ...
... ...
... ...
... ...
... ... unio soluta fuit in triduo
... non ... fuisse motuum ...
... ... Nam ... non ...
... homo motuus ... ...
... ...
... in illo autem triduo non fuit humana ... sup-
posito ... ...
... ... non ... ...
... cum non ... anima ... corpus ... ...
... ... fuisse ... illo ... ...
... fuisse ... ...
... non ... ...
... ... in triduo
non fuit homo. ... ...
... ...
... soluta erat in triduo ... ...
... ... nomen ... filius dei in ...
... natura ... ...
... ...
... ... per nomen ... Christus in illo ...
fuit homo ... non ... in triduo autem Christus non

non fuit ratione totius sui suppositi. In esse actua
li et personali. Et quamvis remanserit persona filii dei
in esse actuali et personali in divina natura. non
tamen in natura humana. quia creatura que corrupta non consistit
in natura humana que fuerat unita. [illegible]
2 no — aut in [illegible] in illo tamen triduo fuit homo
in esse actuali et personali et tamen in ratione sup
positi. quia totum suppositum significati. fuit in esse in
[illegible] intelligebat [illegible] significatum. [illegible]
nomen [illegible] in illo triduo
fuit homo in esse intellecto. [illegible]
[illegible] intellectum [illegible] realis [illegible]
[illegible] in esse reali et actuali [illegible]
[illegible] in abstracta enunciatione. Ideo in
illo triduo homo [illegible] fuit ubique Christus est homo
[illegible] Christus est homo. [illegible]
tate abstracte [illegible] Christo personaliter
[illegible] ratione suppositi. [illegible]
persona filii dei. [illegible]
ubique [illegible] non enim notat
suppositum [illegible] naturam humanam. [illegible]
[illegible] suppo
[illegible] natura humana [illegible]
[illegible] in loco [illegible]
Christus homo in celo est locatus [illegible]
[illegible] Licet anima Christi [illegible]
est [illegible] Christus homo est ubique. Nam [illegible]
[illegible]
ratione suppositi. [illegible] non est suppo
sito [illegible] est divina [illegible]
[illegible] Christo [illegible] ubique.
[illegible] est ubique homo. [illegible]
[illegible] et hoc [illegible]
[illegible] absque dubio [illegible] est homo est ubique
[illegible] singulare homo [illegible]
vera [illegible] non [illegible] naturam [illegible]
[illegible]
[illegible] ponat [illegible] est ubique homo
[illegible]
non [illegible] ubique [illegible]
significat [illegible] humanitatis [illegible]
locum [illegible] Christus [illegible]
fuit homo [illegible] significat [illegible] humanitas non ha
buerit [illegible] Christus homo fuit
[illegible] eadem ratione [illegible]
[illegible] hoc [illegible]
homo [illegible] suppositi [illegible] ibi est locus
[illegible] non est [illegible] Christus homo est ubique [illegible]
[illegible] supposit [illegible] hoc [illegible] Christus est

homo ubique [illegible] ubique [illegible]
[illegible] et non [illegible]
sic [illegible] Non ergo ubique est homo [illegible]
[illegible] Tamen in medio corpus fuit in sepul
cro. Anima non descendit ad locum inferni [illegible]
[illegible] ad locum inferni [illegible] in
ferni. [illegible] loca sunt ibi. Infimus qui est
locus dampnatorum pro actuali mortali peccato.
Alius est [illegible] ubi sunt dampnati pro
originali [illegible] ad [illegible] ubi
[illegible] sicut [illegible] alibi [illegible]
[illegible] Alius est supremus
in quo [illegible] erit ibi [illegible] morte
[illegible] primam [illegible]
[illegible] fecit [illegible]
[illegible] locum descendit anima Christi non ad alia [illegible]
[illegible] ad purgatorium ut [illegible]
Descendit autem illuc ad [illegible]
[illegible]
[illegible] maior [illegible]
[illegible]
[illegible] usque ad [illegible]
Cum [illegible] sint anima et corpus [illegible]
[illegible] debuit stare anima in inferno [illegible] corpus in
sepulcro. [illegible]
sua nova vita [illegible]
[illegible] corpus [illegible] in suo corpore [illegible]
[illegible] divina sapientia [illegible] non
[illegible] clara visione [illegible]
[illegible] ita de loco [illegible] inferni
non [illegible] usque ad horam [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Voluit
autem cum eis stare [illegible]
[illegible] descenderat.
Descendens autem illuc ubique [illegible] locum
illum [illegible] sunt [illegible]
[illegible] in [illegible]
[illegible] in descensu [illegible] fuerunt illuminate
spiritualiter [illegible] fuit [illegible] illuminare
[illegible] illuminator [illegible]
[illegible] in regione umbre
mortis [illegible] ubi [illegible] in regione
umbre mortis sunt [illegible] iam [illegible] motus [illegible]
[illegible] ad inferna descendere. [illegible] autem descen
dit ad purgatorium [illegible] aliquos inde eduxit [illegible]
[illegible] non est
[illegible] aliquid [illegible]
[illegible] Nam [illegible]
Christus dicitur descendisse ad infernum [illegible]

descendens ad sinum Abrahe. [illegible] non descendit ad
locum dampnatorum [illegible] parvulis [illegible] ad
locum purgatorii [illegible] descendit ad
locum in quo erant dolores. Dolor autem pena est [illegible]
que non erat in sinu abrahe [illegible] Idem [illegible]
[illegible] non intelliga Abraam in
cuius sinu pius ille pauper susceptus est in illis
fuisse doloribus. ego quidem non video [illegible]
quod in sinu non erant dolores [illegible]
[illegible] dolorum [illegible] liberavit [illegible] purgato
rio [illegible] post [illegible] inferos
non potui [illegible] in bono appellatos
reperire. [illegible] in divinis auctoribus [illegible]
non utique sinus ille abrahe [illegible]
[illegible] inferorum [illegible]
post [illegible] evidenti testimonia [illegible]
[illegible] commemorat et dolores. nullum [illegible]
[illegible] illo debuit venisse salvator ubi
ab eis doloribus salvos faceret. [illegible] omnes
illo [illegible] vendicavit. [illegible]
[illegible] apud inferos et inter doloribus [illegible]
[illegible] non dubito. [illegible]
Abrahe non [illegible] inferni. [illegible]
infernum descendit [illegible] a doloribus
liberavit. [illegible] non [illegible] de inferno purga
torii. [illegible] ratione [illegible] plus potuit
ut passio Christi [illegible] liberandum de pena illos
qui erant in purgatorio. [illegible] possint suffragia
[illegible] suffragia autem possunt [illegible]
a pena liberari [illegible]
ficatia passio Christi [illegible]
[illegible] a culpa et a tota pena [illegible] debi
ta [illegible] non descendit
illuc [illegible] liberandum. [illegible]
[illegible] actuale [illegible] pena
[illegible] pro pena passionis Christi non fuerunt liberati [illegible]
illi qui nulli pene erant obligati. [illegible] pene debite
[illegible] prothoplastorum [illegible] erat carentia visio
nis. [illegible] allegatas [illegible]
[illegible] non [illegible] Nam
[illegible] ad [illegible]
[illegible]
[illegible] in inferno esse [illegible]
[illegible] ad penales [illegible]
[illegible] apud eos qui in abrahe
sinu requiescunt [illegible] abra
e sinus distinguitur [illegible] infernum [illegible]
[illegible] inferni [illegible]
[illegible] pena [illegible]
[illegible]

[illegible] Non minoris efficacie [illegible]
[illegible] maius. [illegible] non
remittitur pena [illegible] passioni
[illegible] baptismum [illegible]
[illegible] cum illo per baptismum. [illegible] erant in pur
gatorio non erant in statu [illegible]
[illegible] ideo non [illegible] erant
[illegible] pena [illegible]
[illegible] passione [illegible]
passionem [illegible] pene debite [illegible]
[illegible]
[illegible] passione [illegible]
[illegible] De ascensu
autem ipsius Christi. [illegible] ascenderet post
[illegible]
[illegible]
sua ascensione differre [illegible]
[illegible]
[illegible] post mortem [illegible]
[illegible] ad locum. [illegible]
[illegible] descendit ad inferos [illegible]
[illegible] et patefiam
[illegible]
paradisum et aperta dei visione [illegible]
[illegible] vita eterna. Licet autem [illegible]
post mortem [illegible] non [illegible] locum
[illegible] in omnibus
[illegible] capud. [illegible]
[illegible] et ascensio [illegible] debuit [illegible]
[illegible] debuit [illegible] in
celum ascendere et sua ascensio [illegible]
[illegible] debuit differri. [illegible] non [illegible]
de limbo educti [illegible] sunt in celo lo
cati [illegible] divina dispensatione [illegible]
[illegible] salute. [illegible] promissum
est. Hodie mecum eris in paradiso [illegible]
[illegible] paradisus [illegible] dei visione [illegible]
Non autem [illegible] Christus [illegible] virtute sue potentie
que est infinita potuerit ascendere [illegible]
[illegible] suum de terra ad celum sine [illegible]
mora [illegible] voluit [illegible]
[illegible] ut discipuli viderent ascendere
[illegible] debebat [illegible] ascensione. [illegible]
[illegible] ascendit. [illegible]
[illegible] Ascendit autem
usque ad supprema [illegible] supprema celi. [illegible]
[illegible] nobilissimum locatum esse in nobilissimo loco
[illegible] dispensatione [illegible] Christus.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

non ponens ipsum. Quia quibus est in intellectu vel voluntate. Et quia theologice autem non solum perficiunt ad actus, sed ultimus finis secundum naturalem rationem, quia ad ipsum pertingere non possumus per naturam intellectus et facultatis. Quod non potest facere aliqua virtus intellectualis vel moralis. Et autem finem vel terminum non habent pro obiecto. Quod si aliquid habent non respiciunt ipsum secundum illam rationem qua attingere possumus per naturalem nostram facultatem, praesupposita communi dei influentia. Quarto ad tertium dicendum quod licet communiter [illegible] sunt ipsum quod [illegible] theologice virtutibus indigemus ad consequendum finem. Cognitio enim est ultimum finem, quia per determinationem dominum [illegible] finem ultimum. Et ipsum intendere non possumus nisi ipsum cognoscamus et amemus. Tertio est quod determinationem ad eius cognitionem et amorem non possumus per naturam nisi per virtutes excedentes nostram facultatem naturalem. Et tales [illegible] secundum rationem specialem finis non est in qua possumus [illegible] praeter communem naturalem facultatem excedit. Quod est per adiectam determinationem potentiae excedentes supra naturalem facultatem. Quod tales virtutes sunt theologice. Et quarto quod necessarie ad consequendum ultimum finem. Contra autem hoc arguitur. Quia cum enim quibus talis virtus eadem sit [illegible] quod est eadem secundum speciem rationem. Item secundum rationem [illegible] communi virtutem [illegible] communi bonum absolutum. Et non est eadem fides. Et super [illegible] caritas. Et ut [illegible] est per theologicas virtutes determinatur nos tendere in ultimum finem quod deus est. Et ad hoc requiritur quod ipsum cognoscamus et diligamus. Et quod nullus non sperat aut non amat aut [illegible] ... et est caritas. Non potest esse sine spe [illegible] ... requiritur quod ipsum sperem sicut [illegible] ... speremus per spem et diligamus per caritatem. Et dicendum quod nos in eum requirunt hec tres virtutes theologice et non plures. Item in virtutibus talis est ordo. Quia fides informis ordine naturae antecedit caritatem. Et sic imperfectum perfectum. Et perfectio est in quo est caritas. Non fuit in suo ordine et perfectum est consilium per intellectum, quod consilio est perfectum. Nulla enim virtus intellectus [illegible]

infra facultatem naturae ... secundum illam specialem rationem qua est eadem [illegible] sed qua ratione est eadem caritas. Loquendo autem de fide formata est caritas est prior fide. Nam formatio fidei est per caritatem. Prius autem est formatio fidei quam fides formata. Nam [illegible] intellectus [illegible] est prius [illegible]. Et similiter spes informis prius est in via generationis [illegible] imperfectus amor. Ipsam omnis praecedit. Quia prius est ordine naturae motus appetitus in bonum absolute quam in bonum sub ratione quod arduum. Spes enim imperfecta [illegible] est spes informis disponit ad amorem perfectum qui est caritas. Et hoc quod sperans aliquid per [illegible] eternam per divinum auxilium movetur ad perfecte deum amandum amore amicitiae ... gaudium vitae eternae. Spes autem formata est formatio est per caritatem. Caritas est prior. Spes enim [illegible] est tantum cum deo. Et amicus autem magis sperat. Et perfectus sperat ideo per caritatem quam sine caritate. Fides autem informis prior est spe informi. Et ad hoc quod aliquid speremus, quia credere nos ut bonum arduum possibile. Et quod consilio est per fidem. Prior autem est talis fides spe formata. Quod est prius dicendum quod spare. Ita perfecte [illegible] quam perfecte sperare. Spes autem informis praecedit fidem formatam. Secundo praecedit caritatem perfectam. Fides perfecte [illegible] fides informis. Prius est ordine naturae fide formata cum consilium sit quam est posse caritatem. Ergo quod secundum ordinem perfectionis prior est caritas fide et spe. Et prius est res non est per se. Quod ubi per participationem. Quod perfectio est in ipso [illegible] ritate per se suam. Et non potest esse informis [illegible] fides autem et spes perfectio est per participationem caritatis. Magis est sine informi. Contra arguitur. Quia de ratione fidei quod ponit apostolus ad Hebr. 11. Fides est substantia rerum sperandarum argumentum non apparentium. Ergo et mala. Fides est cum sit virtus, est qualitas, non est sine spe. Quia magis debebat dicere rerum diligendarum quam sperandarum. Et magis est finis fidei [illegible] caritatis quam spei. Et ita alia dicitur inter magis [illegible]. Dicendum quod praedicta descriptio [illegible] intelligatur per communem omnia quae requiruntur ad sufficientem fidei descriptionem, quamvis implicite. Nam quia fides est quaedam qualitas, requiritur quod in sua diffinitione ... quia est actus requiritur obiectum. Et quia bonum [illegible] cuius bonitas est per ordinem ad finem. Et potius ibi

finis. Quia apostolus [illegible] ponatur implicite vel explicite per [illegible] dicitur. Fides est substantia. Non solum significat quod sit in praedicamento substantiae. Quia per hoc substantiae est quod sit in potentia [illegible] ... aliquo modo assimilatur. Est enim spiritualis substantia sicut fundamentum et dispositio qua iam res sperandae aliquo modo consistunt in nobis intellectualiter, que sunt in futuro realiter. Et quia hoc esse non possunt nisi per virtutem bonum est in hoc implicite continetur quod fides est bona. Et cum argumentum importat manifestationem intellectus autem est manifestativus. Ideo cum dicitur argumentum implicatur quod est manifestata. Et quod intellectus est actus ipsum. Res autem quae non videntur supple per facultatem naturalis rationis sunt fidei obiectum. Res autem sperandae sunt actu finis. Cum ergo dicitur. Fides est substantia quae est genus. Fides est habitus bonus [illegible] spiritualis fundamentum genus. Rerum sperandarum ordinans manifestationem intellectus excedentis facultatem nostram naturalis cognitionis. Unde patet quod dicitur quod fides non sit nisi de spe. Et per illud quod spes non [illegible] caritatis vel fidei ... ergo magis per illum spei quod est [illegible] dispositionem ad suum finem. Praeterea in [illegible] magis res sperandae quam diligendae. Et diligendae sunt tam praesentes quam absentes. Res autem sperandae de futuro sunt. Ideo obiectum spei. Magis videtur esse appropiatus finis fidei quam obiectum caritatis. Item fides est eorum quae non videntur. Omnis alia [illegible] diffinitio inducitur in hac diffinitione apostoli. Quia cum gratuitum sit fides sit virtus. Videtur quod [illegible] de fide informi et formata. Fides non potest informari loquendo non est virtus. Et non attingit ad plenam rationem virtutis. Et est perfectio [illegible] actum et ipsum in ultimum finem debito modo referre. Quod fidei informi non convenit. Non enim dicitur perfectum actum dei. Credere enim est actus intellectus [illegible] voluntatis. Quod autem in actus est a duobus motoribus. Et ad hoc ut sit perfectus, quod utrique motori sit perfectum. Voluntas autem sine caritate non est perfecta. Ideo actus credendi [illegible] intellectu perfectum non formata caritate non potest esse actus perfectus. Fides informis et cum adiutorio voluntatis perfectus. Actum suum referre non potest in finem debitum modo debito. Ad hoc dicitur quod voluntatis ipsa debito modo sit mota ad ultimum finem, quod esse non potest nisi adiuvet ipsum per caritatem ordinata. Communi enim bonum quod est ultimus finis. Obiectum est ipsius caritatis. Sed quod virtus [illegible] actus. Et propter hoc [illegible] dicitur debiti. Fides informis dicitur virtus. Conclusio est. Quod est nullitate finem [illegible]

perfecte assimilare actus et [illegible] obiecti. Loquendo de fide formata sic est virtus simpliciter. Et omnia sunt quae requiruntur ad plenam esse virtutis. Et [illegible] perficit actum credendi, et per ipsum actus ipse modo debito referatur in ultimum finem quod est ab intellectu. Perfectio [illegible] quod est [illegible] fides formata [illegible] a caritate. Perfectio autem [illegible] dei quod est caritas [illegible]. Et fides formata virtus. Quod una virtus. Fides enim esse una virtus. Potest dupliciter intelligi. Primo quod numerum [illegible] fides sit actus [illegible] numerum [illegible]. Et sunt hoc virtutes fidei in diversis [illegible] in uno sunt una. Secundo [illegible] quod virtus una continuans virtutis perfectae attendere penes unam formalem rationem obiecti sui. Sic caritas. Quibus diligunt creatorem et creaturas est virtus una. Et ratio sua diligendi omnia quae diligit est una. Et summa bonitas. Itaque [illegible] divina et humana una virtus est secundum speciem. Et omnia quae credit credit propter unam formalem rationem quae est summa veritas. [illegible] per potentias naturales non indiget virtutibus determinantibus. Et [illegible] ad actus suos determinate sunt. Et hoc quod sunt magis determinate quam potentiae rationales. Et [illegible] hoc est minor [illegible] comparatione ... Dicendum quod potentiae non [illegible] ordinari ad actus suos. Quia non indigeat aliquo agente ad suum actum ordinatum. Intellectus per eorum species non possunt aliter intelligi. Item species sunt [illegible] actu in intellectu. Sed non [illegible] ordinari ad suos actus. Quia actus illi non dicuntur ab aliquo potentiae. Autem [illegible] actualis sic dicamus quod [illegible] aedificat operans. Et aedificare potest ab aedificato [illegible] medium. Potentia [illegible] ... possit in eorum actus non sed [illegible] modo. Et perfecte et delectabiliter et faciliter in ipsum non potest [illegible] agente [illegible]

Dicendum ... ratio sunt [illegible] ... fides possit esse informis ... Et nulla formata potest esse informis. Fides est formata. Secundo [illegible] nullum virtutum potest esse formata. Secundo [illegible] nulla virtus potest esse informis. Fides est virtus. Et [illegible] fidem esse informem potest intellectu [illegible] per contrarium specie differre quia [illegible] per formale rationem obiecti et [illegible] informis esse non potest [illegible] per contrarium formae [illegible] caritas est [illegible] fides est deo accepta. Et [illegible] potest esse informis. Quod potest esse sine caritate.

[Column 1] ... intellectus assentire intendendo ... nisi per autoritatem ... Dicitur ergo fides ... [illegible] ... quia non est ... et sic mali ... [illegible] ... de difficultate ... in hoc ... quia purificat affectum ... impuritas ... in hoc genere ... inferioribus ... cum omnibus ... per amorem ... impura efficit anima ... mundat ... [illegible]

[Illegible lines; an initial H in red and blue partway down.]

[Illegible lines; an initial P in blue partway down.]

... oppositum ... non est ... fides ... [illegible] ... sub ratione ... [illegible] ... infidelitas est. Fidei ergo ... non tamen ...

[Column 2] unum ... [illegible] ... credere ... [illegible] ...

[Column 3] ... [illegible] ... non potest ... [illegible] ...

[Column 4] ... [illegible] ... fides non ... [illegible] ...

... humana ratio probat experimentum [illegible]
sed ratio aliquid sensibus videns videtur quod
minuat meritum. Dicendum quod gratitas
meriti ex duobus attenditur, scilicet ex parte
operis actualis. Ad quod difficultas ... confert
et ex difficultate videtur ad mi-
nuendum, ut hoc est ex parte operantis in quantum
voluntas informata gratia. Tunc quanto magis
voluntatem amore caritatis ...
patitur, tanto magis meretur. Ratio non huma-
na ... si esset cum fide, auget prom-
titudinem ... contra fidem, videtur diffi-
cultatem. ... non diminuit
sed auget meritum quamvis possit dimi-
nui ex defectu credentis. Illud autem quod
dicitur ... quod ratio plenus ex-
ercitium fidei facit visionem, non tollit
omnem difficultatem ... meritum
... talis ratio ... sunt fidei
... articuli ...
... data in simbolo ...
... fidei ... metius ...
... passus ...
... peccatorum
[illegible]

[illegible]

Queritur hic primo quot sunt ar-
ticuli fidei. Dicendum quod sunt enim duo
[illegible] ... quod sunt
... creator et sal-
vator ... pertinet ad creatorem ... per-
tinet ad salvatorem. Creator ... per-
tinent ad creatorem ... per fidei
salvatorem ... pertinet ad salvatorem.
... alia ... fide-
... communis ... articulos fidei nu-
merant ... in simbolo contine-
ntur ... sunt duo ... non
sunt contenta ... articuli
sunt ... sunt enim ... fide
... articuli fidei continentur in simbolo
apostolorum ...
[illegible]
... articulus ...
[illegible]

[illegible]

... ita ut quibus impotet ... diffi-
cultate ... ut ... aliquam ...
... non videndi eam ...
... talis autem veritas ... est
... deo ... non ... sibi ...
... illa veritas
... articulus
Credo in unum deum ... primus
... Credo quod deus est unus ...
... primus ... Credo in
patrem omnipotentem ... deum ...
... filium ...
... Credo in Iesum Christum filium eius unicum dominum
nostrum ...
... Credo in spiritum sanctum ...
... articulus ...
... Sanctam ecclesiam catholicam ...
... remissionem peccatorum ...
... sanctorum ...
... remissio peccatorum ...
... vitam eternam.
... carnis resurrectionem ... vitam eternam. Amen.
... illa veritas ... articulus fidei ...
[illegible]

[illegible]

... fides ...
... sunt articuli fidei ...
... sunt ... ad illos articulos ...
... possint ... Credo ...
... sunt articuli fidei ...
... plene ... in sim-
bolo apostolorum ... apostolorum ... simbolo ad fidem ...
... Credo in deum patrem omnipotentem ...
... Andreas ...
... Iacobus ...
... Thomas ...
... Iacobus minor ... ascendit ad celos
... Philippus ...
[illegible]

[illegible]

[illegible] in quantum [illegible]. unde etiam de antecedentibus ad fidem [illegible] ... [illegible] propter [illegible] ... magis sit de generalibus quam de antecedentibus ad fidem. Licet autem in hoc symbolo sit plena continentia salutiferae fidei, non tamen propter hoc alia symbola superfluunt. Illud enim symbolum compositum fuit ad [illegible] et totum [illegible] omnem veritatis. Symbolum non [illegible] ... quod cantatur in missa sine [illegible] symboli [illegible] ... veritatis [illegible]. Symbolum non Athanasii magis [illegible] ... [illegible] symbolorum. [illegible] ... [illegible] Symbolum non [illegible] ... Sicut alia [illegible] symbola sunt [illegible] ... veritatis, non dum [illegible] ... in missa [illegible] ... post evangelium [illegible] ... Symbolum non Athanasii [illegible] ... veritatis [illegible] ... alia [illegible] ... symbola [illegible] ... collecta [illegible] ... symbolum. [illegible] ... post apostolorum symbolum [illegible] ... non sine [illegible] ... sunt alia [illegible] ... ad symbolum [illegible] ... romanae ecclesiae [illegible] ... [illegible] ... vitae salutis [illegible].

[illegible] ... fides [illegible] ... necessaria fuerit ad salutem [illegible] ... ad adventum [illegible] ... in peccato [illegible] ... post peccatum non necessarium fuit credere mediatorem [illegible] ... explicite vel implicite. Ad hoc [illegible] ... salutem aeternam. [illegible] ... debito [illegible] ... [illegible] ... non potest [illegible] ... via perveniendi [illegible] ... vel in speciali vel in generali de via perveniendi ad [illegible] ... ad salutem [illegible] ... ad salutem [illegible] ... via [illegible] ... supernaturali [illegible] ... salvandos per mediatorem [illegible] ... ego sum via [illegible] ... necessarium fuit eis ad salutem credere mediatorem in [illegible] ... non erat [illegible] ... [illegible] ... ab initio fuit fides [illegible] incarnatione et passione Christi [illegible] ... sacrificia offerebat [illegible] ... Christi passione [illegible] ... sacrificia [illegible] ... salutis [illegible] ... per media [illegible] via salutis absque velamine [illegible] ... [illegible] ... cum Deo [illegible] familiaritate [illegible] ... [illegible] ... non velabat [illegible] ... de via salutis [illegible] ... sacrificia [illegible] ... via salutis [illegible] ... fidem de mediatore non velatam. Alii autem in hoc [illegible] ... non assentire [illegible] ... fidem velatam. [illegible] ... fidelibus [illegible] ... adventum [illegible] credere mediatorem [illegible] velamine vel sine [illegible] implicite vel explicite. [illegible] fidem explicitam non omnes [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] de mediatore [illegible] hoc [illegible].

[illegible] ... [illegible] ... explicite non [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... salus [illegible] ... [illegible] ... implenda [illegible] exceptis paucis quibus hoc [illegible] ... [illegible] fidelibus non [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... Christi adventum [illegible] ... magis explicate articulos fidei. [illegible] ... officii ut doctoribus vel alicui [illegible] ut praedicatoribus vel ratione [illegible] ... ut [illegible] ... [illegible] ... ut [illegible] ... [illegible] ... Alii sunt minores [illegible] ... fidei [illegible] ... Omnes tenentur credere omnes articulos fidei explicite [illegible] non tenentur [illegible] ... [illegible] ... articulos [illegible] ... [illegible] ... explicite credere [illegible] articulos [illegible] ... sunt [illegible] ... [illegible] ... articuli [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... tenentur credere omnes articulos explicite [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... explicite [illegible] ... [illegible] ... non [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... fides [illegible] ... Christi adventum [illegible] ... fides [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... explicite [illegible] non [illegible] fides [illegible] ... [illegible] ... [illegible].

[illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... explicata [illegible] ... veritatis [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... manifestationem veritatis [illegible] ... [illegible] ... passionis [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... manifesta [illegible] ... veritatis [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] paganorum [illegible] ... [illegible] ... articulos.

[illegible] puncta [illegible] dici pro hoc quod scientias in libris subsequentibus [illegible] non intelligit. aristoteles exponit [illegible] ... quod nullus actus [illegible] quod per naturalem rationem non intelligit ... alius diuisus malus ... sicut per errorem in ... diuisis quod ... perimit ... Dicit ... contra ... ... quorum [illegible] ... oppositum plus [illegible] ... quod uirtus in se continet unitatem bonorum quod per diuisa uitia corrumpit ... ... Due ... ... sunt de deo ... ... conditam catho... ... ... [illegible]

[illegible] passiones sint in appetitu sensitiuo brutorum. Bruta possent moraliter esse bona uel mala ... ... laudabilis ... moraliter bona quod passio ... moralis ... passio ... in genere ... moraliter bona uel mala ... naturaliter ... sua specie. Illa bona quod ... motum ... ... motum repugnat ... mala ... in genere moris ... aliquid bona moraliter sua specie ... illa quod ... debita ... passio ... ... illa mala ... ... rationis ... passio ... de malo ... bona moraliter sua specie ... timoris ... timor ... passio ... bona ... [illegible]

[illegible] ... passio ... moraliter bona ... passionibus ... actus ... moralis ... uoluntatis actus ... [illegible]

[illegible] ... passiones ... timor ... bonum arduum ... malum arduum ... timor ... appetitus ... bono arduo ... [illegible]

[illegible]

[illegible]

... pssima ... in altro ... flo ... no cadit in ... ratio bom ...

[illegible]

... de ea q diligimus nos ... de caritate qua diligimus ... de ipa caritate ... diligendi ... de modo diligendi ...

[illegible]

... amor ... amor ... de amore ... de passione ... de caritate ...

[illegible]

... amor ... amor ... passiua ... amare ... amati ... amor ... amati ...

[illegible]

[...] Natis amor [...] inanimatum quam
sensitivum pro affectuale [illegible] aliter [illegible]
rius amoris. Sed autem illa mediatur qui pre
ponat cognitionem animale [illegible] amor [illegible]
[illegible] animalium quod est in illis inquibus est [illegible]
[illegible] animorum sunt [illegible] bruta [illegible]
presupponit cognitionem rationis. Sic est amor qui
[illegible] intellectualis [illegible]
[illegible] intellectuales appellantur [illegible]
amor distinguitur in [illegible] in bono [illegible]
non presupponit naturalem cognitionem [illegible]
[illegible] amor [illegible]
amorem [illegible] primo modo dico [illegible]
[illegible] in bono presupponit bonum cognitionem in
[illegible] ut debita
[illegible] ut sunt [illegible]
[illegible] amor [illegible] est [illegible]
[illegible] ille amor [illegible]

[illegible]

Est autem amoris passio [illegible]

[illegible]

[illegible] propter hoc quod intellectus.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Ad intellectum quod multa ... in ... em ...
... magis ... proximo ... in futuro
magis diligit ... deo ...
... in proximo ... deo diligit ... magis
... diligendo ... caritas ... super ...
... ratio motiva in omnibus ... caritate
diligimus ... ratio motiva ... ratio
... secundum ... ratio mo
tiva ... quam in ...
ta ... caritas ... magis diligitur ...

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Hee virtutes. Nulla p[ro]p[ter]e[a] [illegible] hec v[ir]tutes [illegible]

[illegible]

Primo q[uod] iste virtutes hee cardinales [illegible] nobis a[n]i[m]a [illegible] p[er] infusione[m] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Non est [illegible]

[illegible] moralis [illegible] actionis [illegible] prudentia [illegible]

[illegible] passiones [illegible] virtus moralis [illegible] actibus [illegible]

[illegible] virtutis [illegible] ratio recta [illegible] prudentia [illegible]

[illegible] virtus [illegible] est [illegible] actus prudentie [illegible]

[illegible] non est virtus [illegible] prudentia [illegible] moralis [illegible] virtutes [illegible]

[illegible] recta ratio [illegible] in moralibus [illegible]

[illegible] prudentia [illegible] regnative [illegible] politica [illegible] economica [illegible]

[illegible] virtus moralis [illegible] ratio dictat [illegible]

Horum in quibus statu / et in quibus tempore et
in quibus actu et iterum morales virtutes
debent tendere ad attingendum id quod dictat
ratio recta. Ergo finis predicatio que non est
dicendum ut eorum operatio / statum / actum ap-
plicatur prudentia virtuti morali. Alie
non inveniunt medium / et ea que sunt ad
finem. Et ad attingendum medium in quibus
moralis actu inclinat moralis virtus
sicut ad aliquem finem. Dico igitur quod prudentia
est medium moralium virtutum. Invenit
medium in particulari. Et [illegible] invenit non est
nisi in generali dicendo quod ipsa ratio nil
[illegible] in particulari [illegible]

[illegible]

soles. Aliu aut duas p(ri)mas ponit [illegible]
tis alias soles que sunt p(ro)p(ri)e [illegible] in
[illegible] generalis legalis et [illegible] dup(lic)i
[illegible] distributiva et commutativa [illegible] generale
iusticiam [illegible] adfirmit volendi [illegible]
re [illegible] debita [illegible]
ad alterum [illegible] caritas [illegible] reddit debi
tum [illegible] non iusticiam [illegible] ad
firmit volendi [illegible] generali
debita in opibus que est ad alterum [illegible]
[illegible] distributivam distribuit [illegible]
[illegible] commutativam aut [illegible]
[illegible] commutationes iuste in [illegible] alterum
[illegible] necessitas [illegible]
[illegible] non [illegible] necessitas [illegible]
[illegible] non [illegible] volu
[illegible] non [illegible]
[illegible] gloriam superbia [illegible] medi
[illegible] medietate [illegible]
Habitus [illegible] secundum [illegible]
[illegible] virtute fortitudinis [illegible]
[illegible] virtus [illegible] non [illegible]
delectabile [illegible] virtute [illegible]
[illegible] 2 eth. c. 3 [illegible]
[illegible] delectationem [illegible]
[illegible] fortis in suo actu
[illegible] delectabile [illegible] non [illegible] virtus.
[illegible] virtus opposita in qua [illegible] for
titudo opposita [illegible] in qua [illegible]
[illegible] 2 eth. c. 9 [illegible] cum [illegible]
[illegible] lib. 3 c. 9 [illegible]
[illegible] virtute [illegible] 12 [illegible] c. 14 [illegible]
[illegible] cardinales virtutes
[illegible] fortitudo [illegible]
multitudinaria [illegible] non [illegible]
[illegible] Tercio modo [illegible]
[illegible] c. [illegible]
[illegible] civilis [illegible]
[illegible] virtute [illegible]
alio [illegible] alius [illegible] exponit [illegible] motus
in bello [illegible] aliquis [illegible]
[illegible] non [illegible]
[illegible] arte [illegible]
[illegible] non [illegible] exponit
reputat [illegible] agere [illegible]
[illegible] reputat [illegible]
[illegible] se exponit ut motus [illegible] passionis impul
sum [illegible] aliquis [illegible]
[illegible] bono [illegible] ut
[illegible] periculum possit evadere [illegible]

audacius se exponit. [illegible] propter
[illegible] magnitudinem periculi magis periculo se
exponit [illegible] fortis agit [illegible]
[illegible] fortis agit [illegible] non mediocriter timet et audet [illegible]
hoc mediat [illegible] propter bonum finem [illegible]
tio boni [illegible] in operibus motus [illegible]
fortitudo 2o modo dicta [illegible] una virtus est [illegible]
[illegible] fortitudo [illegible] accepta [illegible]
[illegible] bonum [illegible] Sed est virtus ab aliis
distincta [illegible] distincte virtutum [illegible]
[illegible] distinctionem [illegible]
[illegible] fortitudinis distinctionem [illegible] forti
[illegible] virtutis [illegible]
[illegible] timoris et audacie [illegible] ardutissimi ma
[illegible] bonum finem [illegible] matu
[illegible] mors [illegible] 3 eth. c. 9 [illegible]
[illegible] dolor [illegible]
[illegible] Non [illegible]
[illegible] bonum finem [illegible] pena non ordinat
ad aliud bonum [illegible]
Secundo [illegible] fortitudinis [illegible]
[illegible] mortem violentam [illegible]
[illegible] mors violenta [illegible] in bello iusto
[illegible] patitur [illegible]
[illegible] pro defensione iustitie [illegible] arduis
sima [illegible] virtus [illegible]
hoc [illegible] virtute [illegible] for
titudinem [illegible] firmate [illegible]
[illegible] maxime [illegible] est in
[illegible] firmat [illegible]
[illegible] fortitudo [illegible]
[illegible] virtutis [illegible]
[illegible] 2 eth. c. 4 [illegible] virtute [illegible] firmi
[illegible] fortitudo
non [illegible] virtus
[illegible] principale [illegible]
[illegible] 3 eth. c. 9 [illegible] mors [illegible]
est in bello [illegible] fortitudo [illegible] virtu
tes morales [illegible] sunt [illegible]
[illegible] sunt [illegible]
[illegible] operationes que sunt ad alterum [illegible]
[illegible] debite [illegible]
[illegible] operationes [illegible] magis
[illegible] iusta [illegible] principalis [illegible]
[illegible] respicit [illegible] passione [illegible]
[illegible] sunt de
lectationes [illegible]
[illegible] fortitudo non [illegible] maxime [illegible] non [illegible]

virtus principalis [illegible] non [illegible] maxi
[illegible] mors [illegible] motus [illegible]
[illegible] passioni
one [illegible] difficiliore [illegible]
[illegible] audientis [illegible]
[illegible] motus [illegible]
non pertinet ad fortitudinem [illegible]
3 eth. c. 9 [illegible] maxime [illegible] est
[illegible] defensio rei publice [illegible]
bellando [illegible] patri
[illegible] mortem pro defensione iustitie [illegible]
[illegible] fortitudinis est
repentinum [illegible] in bello pro defen
sione [illegible] rei publice [illegible] ma
[illegible] fortitudo [illegible] for
titudo [illegible] periculi [illegible] in nau
fragio [illegible] talia [illegible]
[illegible] sunt [illegible] fortitudo [illegible] for
tis non [illegible]
[illegible] periculum naufragii [illegible]
[illegible] mortem [illegible]
[illegible] 3 eth. c. 9 [illegible]
[illegible] fortis [illegible]
[illegible] motus [illegible]
[illegible] ut non [illegible] bonus
[illegible] non sunt [illegible]
[illegible] forte ut [illegible] non
[illegible] periculum in bello [illegible] defen
sione iusta [illegible] rei publice [illegible]
[illegible] non [illegible] differentia
[illegible] loquendo de [illegible]
[illegible] duo actus [illegible]
[illegible] in genere mo
ris [illegible] non [illegible]
[illegible] aliqui alii actus sunt [illegible]
[illegible] non diffe
runt [illegible] in genere moris [illegible] non [illegible]
[illegible] differ [illegible]
[illegible] actus est [illegible]
[illegible] fortis [illegible] modum timore
in [illegible] et audacia in aggrediendo [illegible]
[illegible] actus fortitudinis [illegible]
non [illegible] Nam in
malo arduo [illegible] fortitudinis. Duo
possunt [illegible]
[illegible] actus [illegible]
[illegible] ut victoria. Fortis autem [illegible]
[illegible] actus [illegible]

[illegible] fortitudinis [illegible] ap
petitu [illegible] a malo arduo [illegible] timor
[illegible] insurrectionem [illegible] malum arduum [illegible]
[illegible] difficilius [illegible] moderare passionem
timoris [illegible] audacie [illegible] actus
fortitudinis magis moderat audaciam [illegible]
[illegible] actus [illegible] magis moderat timorem [illegible]
de arduo malo [illegible] arduum [illegible]
sentia [illegible] mali [illegible] non [illegible]
[illegible] arduum [illegible]
[illegible] difficilius [illegible] ipsa aggredi
[illegible] victoriae [illegible]
[illegible] apprehendit [illegible]
[illegible] eth. c. [illegible] difficilius [illegible]
[illegible] actus for
titudinis [illegible] martirium [illegible]
[illegible] martirium [illegible]
motus [illegible] iustitie [illegible]
[illegible] martirium [illegible] non facit pena [illegible] causa
[illegible] in
[illegible] causa autem [illegible] iustitie [illegible]
[illegible] motus [illegible]
[illegible]
[illegible] fortitudinis [illegible] sunt
[illegible] alia [illegible] fortitudinis magis [illegible]
[illegible] fortitudinis [illegible] bono [illegible]
[illegible] ardutissimi mali [illegible] iustitia autem magis in
[illegible] oportet [illegible]
[illegible] iusta [illegible] aut [illegible]
motus [illegible]
motus [illegible]
[illegible] iustitiam [illegible]
vera iustitia [illegible] talis [illegible]
[illegible] refert [illegible]
[illegible] iustitia [illegible]
[illegible] martirium [illegible]
[illegible] motus [illegible]
[illegible] martirium [illegible]
[illegible] innocentes [illegible] sunt [illegible]
[illegible] effusio [illegible] sanguinis [illegible]
gerit [illegible]
[illegible] opatur ad gloriam [illegible]
[illegible] ita [illegible] in innocentibus [illegible]
[illegible] martirium operatur ad gloriam [illegible]
[illegible] martirium [illegible]
[illegible] martirium
[illegible] non [illegible]
libi arbitrii [illegible] in [illegible] christi.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

una ... in fine ...
... mendi ... omnes virtutes in
eodem ... de gneratione
... tenentur facere
... hoc ... de observantia ...
... tenentur precepta ...
... alique ... non in
... non tenentur ad
observantia mandatorum ...
... mandatorum ...
... in actu observantie mandatorum ...
... non
... observantia ...
... mandata ...
... observatione ...

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

n. s.
p. v. s.

ī solutū. sed scm est. C. o. ? propter
q̄ ic̄ So ꝑ pm ꝑi habet ꝑ· ꝑ̄ sc̄ ·tio
[illegible] ꝑ ꝑ [illegible] prohibet omīs
illicita ꝯᵒcubitus in aliene. ꝯ̄ nō io meretri
o prohibet omīs illicito usus mēbroꝝ ꝯgnitē
eāt gnato ꝯ ꝑ multiplicatione ꝯ prohibet
fornicatio licet nō explicite. aliq̄ alioꝝ m̄
b̄ꝝ necessaria est. ꝯ̄ ꝯ ꝯᵒsistit in officio gnandi
ꝑle. ꝯ̄ ronē libidīs. Fornicatio aūt ē
ꝯ offici ꝯ. quia pnīs negligit. ꝯ̄ sic ꝯ
mitt ꝯ gnandi ꝑle. ꝯ ꝯ ꝯ ronē ꝯ icit,
dic pᵒ ꝯ extinguit flāma libidīs. ꝯ
ꝯ ꝯ sic ꝯ ꝯ ꝯ lege diuina. sed
ꝯ lex. publica meretrīa nō punit ꝯ ꝯ
ꝯ ꝯ. Rnō ꝯ. ꝯ. ꝯ. ꝯ. lex huma a
ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ
ꝯ diuina. ꝯ lex huma nō pōt oīa uitia
prohibere ꝯ illa punit ꝯ ꝯ ꝯ sunt
ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ absone
ꝯ ꝯ ꝯ sunt in nocumētū ꝯ ꝯ
prohibitone. huma societas in pace ꝯ
ꝯ ꝯ nō pōt. ꝯ sunt furtū ꝯ
ꝯ ꝯ ꝯ. fornicatio aūt ꝯ mo
ꝯ ꝯ sic ꝯ ꝯ ꝯ diuina lege puniē
ꝯ. ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ
ꝯ ꝯ ꝯ uolup ꝯ abstinē ꝯ ꝯ
in mala ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ mag ꝯ ꝯ
in ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ, nolunt
lex huma meretīū prohibē ꝯ ꝯ ꝯ
punit ꝯ ꝯ ꝯ. ꝯ nō ꝯ ꝯ
ꝯ ꝯ ꝯ meretrīa nō punit. Rnō
ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ. Rnō ꝯ
ꝯ ꝯ filiab ꝯ. ꝯ ꝯ ꝯ
lex ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ
ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ lex ꝯ ordiata ꝯ ꝯ
ꝯ ꝯ ꝯ punita sunt ꝯ ꝯ ꝯ
dit uti ꝯ. ꝯ aūt expedit uni ꝯ
ꝯ nō alii ꝯ expedit uno ꝯ ꝯ nō
ꝯ. ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ expedit ꝯ
ꝯ meretīū ꝯ punitū, ne uxores
ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ
ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ
ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ nō ꝯ ꝯ
ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ
ꝯ. ꝯ ꝯ nō ꝯ ꝯ lege
ꝯ. ꝯ ꝯ nō ꝯ ꝯ ꝯ
prohibet ꝯ ꝯ ꝯ. ꝯ ꝯ ꝯ
ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ.
ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ nā ꝯ ꝯ dicat
Alio mō a nā ronali. i. lex ꝯ ꝯ ꝯ
ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ
ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ
aut alid ꝯ ꝯ plures ꝯ ꝯ ꝯ
ꝯ uxores. ꝯ licuit ꝯ aliqᵒ plures uxores
ꝯ diuina dispensatone ꝯ antiqs.

ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ.
modicū ꝯ ꝯ. ꝯ ꝯ modicū ꝯ ꝯ
ꝯ ꝯ plus ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ
ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ
ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ una ꝯ
ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ sufficit
ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ una ꝯ ꝯ
Alia ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ
ꝯ ꝯ ꝯ nō una ꝯ ꝯ
ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ plures
ꝯ nō ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ
ꝯ ꝯ ꝯ malitia ꝯ uitio
ꝯ nō ꝯ ꝯ malitia culpe. ꝯ ꝯ ꝯ
ꝯ ꝯ culpa ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ
ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ
ꝯ ꝯ culpa ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ
ꝯ nō ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ ꝯ
ꝯ ꝯ ꝯ delectatio in ꝯ ꝯ nō
ꝯ ꝯ.

Distinctio prima.

Utrum possibile fuerit deum incarnari quod non videtur
Utrum una persona incarnari potuerit sine alia [illegible] magis congruum fuerit
Utrum plures persone potuissent unam et eandem assumere [naturam] et si persona incarnata possit aliam assumere et an tres divine persone possent eandem naturam assumere.
Utrum fuerit congruum deum incarnari
Utrum deus fuisset incarnatus si homo non peccasset
Utrum fuerit tempus congruum incarnationis.

Utrum natura humana tota sit assumpta et si in unico individuo et si genita sit quo ad [illegible]
Utrum potuit assumere naturam impersonalem
Utrum assumpta sit anima mediantibus potentiis suis vel non
Utrum assumpta sit caro mediante anima
Utrum assumpta sit mediante gratia.
Utrum simul corpus Christi fuerit [illegible] conceptio et assumptio

Utrum caro Christi fuerit [illegible] in conceptione [illegible]
Utrum anima eius fuerit [illegible] in conceptione [illegible] et si omnium [illegible]
Utrum prima sanctificatio [illegible] ad [illegible] et si post [illegible] potuit peccare
Utrum caro Christi fuerit de sanguinibus [illegible] et si [illegible] miraculose
Utrum caro eius infecta fuerit in parentibus et ubi fuerit sanctificata
Utrum fuerit decimata in Abraham sicut alii filii sui

Utrum [illegible] post [illegible] effectio [illegible] debeat assignari [illegible] incarnationis.
Utrum possit dici filius spiritus sancti et si beata virgo possit dici mater dei
Utrum beata virgo possit dici mater dei
Utrum inceperit esse mater dei et si [illegible] incarnationis
Utrum [illegible] sit Christi natus.

Utrum divina natura suscepit humanam naturam
Utrum [illegible] divina natura possit naturam aliquam assumere
Utrum [illegible] separata a persona
Utrum filius dei assumpsit personam hominis
Quid sit unio secundum [illegible] et quo differat ab assumptione
Utrum unio duarum naturarum divine et humane [illegible] sit ad naturam vel ad personam et quo differat persona et natura

Utrum in Christo sint duo supposita et si natura humana in Christo [illegible] supposita
Utrum [illegible] sit una [illegible] domino Christo et supposito [illegible] et asso dei et si in Christo sit [illegible] una et [illegible] sit [illegible]
Utrum in Christo sint duo esse
Utrum [illegible] debeat dici esse composita et si assumpta vera [illegible] carne humana
Utrum humana natura sit accidentaliter unita persone [illegible]
Utrum [illegible] unio sit maxima unionum

Utrum Christus [illegible] sit [illegible] una et [illegible] divinus.
Utrum [illegible] una [illegible] factus est [illegible] persona [illegible]
Utrum sit una filius dei [illegible] et [illegible] filius dei
Utrum sit una filius dei [illegible]
Utrum divina natura sit de virgine nata et humana natura sit nata de virgine
Utrum [illegible] natura divina possit [illegible]
Utrum [illegible] sit bis natus et [illegible] in Christo possit dici [illegible]
Utrum in Christo possint dici esse due filiationes et si possit dici duo filii [illegible] et si filius [illegible] utriusque nativitatis

[illegible] utrum latria et si [illegible] debeatur [illegible] et [illegible]
Utrum latria debeat exhiberi humanitati Christi et [illegible]
Utrum [illegible] sit adoranda latria et [illegible] et [illegible] imagines in [illegible] et si latria exhiberi debet [illegible] corporis [illegible].
Quid sit dulia et quo differat a latria
Utrum [illegible]
[illegible] dulia et si exhiberi debet [illegible]

Utrum sit [illegible] Christus [illegible] et [illegible] Christus [illegible]
[illegible] Deo [illegible] adoptio [illegible] et si [illegible] possit dici filius adoptivus et si possit [illegible] filium [illegible] adoptare
Utrum Christus fuerit predestinatus [illegible] et si sua predestinatio sit [illegible] et si [illegible] predestinatio sit causa nostre.

Utrum sit una filius dei [illegible] et [illegible] Christo [illegible]
Utrum [illegible] humane possint dici de [illegible]
Utrum [illegible] domino [illegible] sit una [illegible]
Utrum [illegible] potuit naturam humanam [illegible] de genere [illegible] et [illegible] congruum fuit assumere [illegible]
Utrum [illegible] potuit [illegible] peccandi [illegible] in Christo [illegible] sine [illegible]
Utrum debuit assumere [illegible]

Utrum in Christo fuerit illa gratia data que sit finita vel infinita et plena
Utrum et est capud ecclesie quod est secundum singularis singulorum [illegible] [illegible] animarum.
Utrum ratione cui non est capud ecclesie
Utrum gratia unionis sit gratia data
Utrum differat a [illegible] et que gratia unionis [illegible] [illegible] capitis
Utrum anima Christi clare cognoscit sicut videt [illegible] et si aliquid lumen [illegible] datum et sit in natura sua
Utrum anima Christi [illegible] videt [illegible]
Utrum anima Christi videndo [illegible] videat [illegible] in [illegible] et si videt omnia que videt [illegible] et [illegible] in [illegible]
Utrum anima Christi cognoscit aliquas creaturas in proprio genere et si eodem visionis videt eas in [illegible] et in genere proprio et si [illegible] genere [illegible]
[illegible] unius [illegible] non [illegible] et [illegible] cognoscit in proprio genere [illegible] [illegible] cognoscit [illegible] omnia [illegible] sine discursu [illegible] cognoscit [illegible] sit [illegible] et possit facere opera
Utrum [illegible] nulla sine [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sua humana [illegible] in supposito [illegible]
Utrum Christus debuit assumere passiones [illegible] [illegible] [illegible] assumere [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum [illegible] fuerint aliquae passiones in
Utrum ex passionibus fuerint in appetitu [illegible] [illegible]
Utrum magis fuerit passus in [illegible] in ap[illegible]
Utrum in anima eius fuerit passio [illegible]
Utrum passio timoris
Utrum passio ire
Utrum passus fuerit [illegible] doloris
Utrum dolor eius fuerit maximus [illegible] [illegible]
Utrum dolor eius [illegible] usque ad [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible]
Utrum dolor [illegible] passionis fuerit [illegible] dolor
Utrum [illegible] fuerit necessitas moriendi
Utrum illa necessitas [illegible] [illegible] humane [illegible] [illegible] fuerit separata [illegible] [illegible]
Utrum anima [illegible] [illegible] magis [illegible] [illegible]
Utrum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum cum morte [illegible] assumpta [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum [illegible] mortis [illegible] anima [illegible]
Utrum [illegible] fuerint [illegible] [illegible] [illegible] humana [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] appetitus [illegible]
Utrum [illegible] [illegible] orare [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fuerit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] anno [illegible] [illegible]
Utrum [illegible] sit fuerit [illegible]
Utrum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sua [illegible]
Utrum [illegible] [illegible] per [illegible] passionem
Utrum requirit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum requirit nobis [illegible]
Utrum [illegible] [illegible] nobis [illegible] [illegible]
Utrum per passionem [illegible] simus liberati [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] apostatice [illegible]
Utrum liberati sumus per eam a pena eterna
Utrum liberati sumus per eam a pena temporali
Utrum et nos [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum [illegible] [illegible] [illegible] mediatoris [illegible] [illegible]
Utrum [illegible] fuerit [illegible]
Utrum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum [illegible] debuit [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum [illegible] [illegible] fuerit [illegible] [illegible]
Utrum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] potuit [illegible]
Utrum [illegible] potuit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sit ab [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum [illegible] [illegible] [illegible] in sua separatione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] erat [illegible]
Utrum [illegible] unione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] separatione debuit [illegible]
Utrum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum debuit [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum [illegible] [illegible] [illegible] fuerit [illegible]
Utrum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum [illegible] [illegible] ascendat [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum ascendit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum [illegible] sunt [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sunt [illegible] [illegible] et si [illegible] [illegible]

Utrum [illegible] [illegible] [illegible] utrum [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum virtutes [illegible] sunt [illegible] distinguntur ab intellectualibus [illegible] [illegible] sunt [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fidei [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum fides sit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum fides possit esse informis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] informis [illegible]
Utrum in [illegible] fides [illegible] [illegible] sit in [illegible]
Utrum fides sit in demonibus sit [illegible] [illegible]
Utrum [illegible] [illegible] [illegible] fidei [illegible] [illegible]
Utrum fides [illegible] vel acquisita [illegible] [illegible] [illegible] timorem [illegible] [illegible] purificationem
Utrum obiectum fidei [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum sit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] possint [illegible] [illegible]
Utrum fidei [illegible] possit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum [illegible] fidei [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum [illegible] humana [illegible] [illegible] fidei
Utrum [illegible] sint articuli fidei
Utrum fides mediatoris [illegible] fuerit [illegible]
Utrum sint [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum aliqua passio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum passio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] moralem [illegible] [illegible]
Utrum spes sit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum spes sit in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum sit amor [illegible] [illegible] passio [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum caritas sit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum caritas sit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Utrum sit [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum magis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum sit magis meritorium diligere inimicum quam amicum et si in caritate diligere [illegible] [illegible]
Utrum caritas semel habita possit admitti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum sit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum [illegible] diligat [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum [illegible] diligat [illegible]
Utrum morales virtutes [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sunt cardinales [illegible] distinguntur [illegible] [illegible] [illegible] sint [illegible] [illegible]
Utrum morales [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible]
Utrum possint [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum prudentia sit virtus et si [illegible] virtus [illegible] sunt [illegible]
Utrum sit virtus moralis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum iustitia sit virtus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] iustitia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum sit virtus ad alium [illegible]
Utrum sit actus eius [illegible] quot sunt partes [illegible]
Utrum fortitudo sit virtus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quot sunt [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum temperantia sit virtus
Utrum sit [illegible] [illegible] temperantia [illegible] [illegible] [illegible] sunt partes temperantie
Utrum dona differant a virtutibus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum dona [illegible] [illegible]

[illegible]

Samantan[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

sacra non significativa. non tamen sunt sacramenta. quia non sunt constituta ad significandum. Quaeritur autem utrum illa sacramenta constituta a deo et conservata sub vocalibus mandatis fuerint [illegible]. Et fortius ut in [illegible]. Sed contra [illegible] ... [illegible] ... aperte a deo instituta fuisse. Respondeo. Aliqua autem sacra. deo alias modo fuerunt necessaria aliquo modo non [illegible] ad salutem. professio fidei in signis sensibilibus [illegible] omni tempore [illegible] per aliquod [illegible] sic et alius [illegible] non erat necessaria [illegible] in [illegible] ... [illegible] fides [illegible] ut deum [illegible] ... [illegible] remunerationem [illegible] ... offerebat deo. significabat [illegible] ... [illegible] parvulis su[illegible] fides parentum [illegible] aliquo signo sensibili. [illegible] apud nos aqua [illegible] hoc est apud veteres parvulis sola fides. [illegible] in quantum mediatoris [illegible] ... necessaria ad salutem [illegible] ... aliquo fine [illegible] officia [illegible] ad ulteriorem finem [illegible] ... ad [illegible] meritorum [illegible] passionis [illegible] in salutem eternam [illegible] ... [illegible] ad hoc nos [illegible] ... in ultimum finem [illegible] ... passionis [illegible] hoc [illegible] ordinatis nos in ultimum finem [illegible] potuit [illegible] ... passio [illegible] ... [illegible] fides [illegible] sufficiebat fides parentum [illegible]

[illegible] applicat intentionem suam ad salutem parvuli [illegible] ... [illegible] in sacrificiis Abel. [illegible] ... sufficiebat ad salutem [illegible]

Procedente autem tempore [illegible] data sunt sacra [illegible]. Tempore Abrahe data est circumcisio. [illegible] ... instituta fuit primo ad signum [illegible] fidei. [illegible] ... [illegible] sacra [illegible] ... [illegible] per successionem temporum. alia [illegible] ... [illegible] in salute [illegible] ... [illegible] ipsa signa [illegible] ... [illegible] circumcisio [illegible] ... [illegible] signum [illegible] ... [illegible] sanguinis effusionem [illegible] significat passionem [illegible] ... [illegible] hoc [illegible] ... [illegible] curatione ab [illegible]. [illegible] autem instituta [illegible] ... [illegible] nationibus. [illegible] agnus [illegible] ... [illegible] in Abraham [illegible] ab infidelibus separaret [illegible] ... sacra [illegible]

[illegible] et distinctos ab infidelibus [illegible] Abraham [illegible] ... [illegible] Data est autem ipsa [illegible] ... [illegible] ad eos pertinebat [illegible] in omnes [illegible] ... [illegible] pertinebat [illegible] ... [illegible] in illo [illegible] ... [illegible] nascituris erat. [illegible] autem [illegible] ... remedia quae erant. Data est [illegible] ... [illegible] Adam non peccasset [illegible] ... [illegible] Adam non peccasset [illegible] ... [illegible] non peccasset [illegible] ... [illegible] Non autem [illegible] ... [illegible] non erat [illegible] ... [illegible] in fide parentum [illegible]

[illegible] ad [illegible] lapide. [illegible] significabat [illegible]. Et [illegible] lapis abscisus de monte sine manibus. In lege quae scripta multa fuerunt instituta sacra [illegible] omnes cerimonie illius temporis sacra [illegible] ... [illegible] ad cultum dei ordinata [illegible] ... [illegible] in [illegible] ... [illegible] ad sacra [illegible] tabernaculum [illegible] ... colentes autem [illegible] ... [illegible] institutio ad divinum cultum. et hoc [illegible] ad omnes [illegible] sacerdotes [illegible] ... [illegible] pertinebat ad divinum cultum. [illegible] ad omnes [illegible] agnus paschalis [illegible] ... [illegible] preceptis legis. [illegible] ad sacerdotes. [illegible] victima [illegible] ... [illegible] Remotio aliquorum immundorum [illegible] impediebat a cultu divino [illegible] ... purificationes aquarum [illegible] in mundities [illegible] expiationes [illegible] ... sacerdotes [illegible] levitas [illegible] ... instituta [illegible] ... [illegible] pertinebat ad sacra. [illegible] ... [illegible] pertinebat ad [illegible] ... [illegible] pertinebat ad sacra [illegible] ... [illegible] sacra [illegible] ... [illegible] Nam [illegible] significabat [illegible]. [illegible] agnus paschalis

fundet gratia suo. quod dicitur super ipsum illo si
ne infusione gratie [illegible] Ex quo sit de
sola sua. Deletur originale peccatum [illegible]
non imputare ad penam/ sive ad dampnationem
illa obligatione ad quam ligatur homo. Deletur
tamen originale [illegible] quia homo debet habere gratiam
decorem sue non gratia primo [illegible]
[illegible]. et nullus de cetero [illegible] nascetur
[illegible]. et istud est originale peccatum. [illegible]
. 8. Debitum iustitie. Certum est quod [illegible]
[illegible] actus proprius respondet/ nil remanet
[illegible]. [illegible] imputat illi puerulo
[illegible] obligatur omnibus ex ordinatione
divina per [illegible] forma iuntis. [illegible]
sine influxu alicuius absoluti [illegible]
[illegible] voluntate sua obligationem. quia [illegible]
non est debitum condonare/ [illegible]
condonat. absolute [illegible] potuit ordina
re. quod non imputaret nobis peccatum originale. et quod
non essemus obligati ad iustitiam originalem
[illegible] non fuisset peccatum. et hoc [illegible] posset facere
[illegible] condonare [illegible] non impu
tare, et sine gratia. et hoc est deletio peccati. [illegible]
[illegible] abstracta [illegible] deleri originale peccatum [illegible]
non infusione gratie [illegible]. Omne quod [illegible]
[illegible] dependet ex actibus [illegible]
[illegible] voluntatis. sic non est voluntarium. [illegible]
non velle ad sine apponere alicuius absoluti
[illegible] voto, [illegible] ibi [illegible] ex actu
voluntatis mere libero [illegible] quod [illegible]
[illegible] dependet [illegible]
[illegible] possit alicui offensam in [illegible]
[illegible] in ipso. [illegible]
[illegible] dicitur peccatum originale [illegible]
[illegible] imputare sine [illegible] mutatione in eo
[illegible] sine infusione doni absoluti, [illegible]
illa dicit quod ad imputationem dependet ex [illegible]
[illegible] voluntate divina. [illegible] dico, [illegible] originale
[illegible] ad [illegible] super quod illa [illegible] fundetur.
[illegible] sine [illegible]
[illegible]. Nam [illegible] non [illegible]. Dato quod
non [illegible] peccatum [illegible]
[illegible] deleri sine infusione doni absoluti [illegible]
[illegible] domine [illegible]
[illegible] [illegible] originale [illegible]
[illegible] rati. [illegible] originale ab
[illegible] non [illegible] sine infusione gratie
[illegible] rectitudinis [illegible] absolutione [illegible]
sine infusione gratie [illegible] an sit de-

po absoluta [illegible]. De facto tamen di
co quod [illegible] deleto peccato originali [illegible]
fundat gratiam. quod sic probatur. Hoc promittit
[illegible] agentis [illegible] quod [illegible]
[illegible]. faciat effectum [illegible]
ei. sic [illegible] virtute [illegible]
[illegible] effectum [illegible] non sit sine gratia
Post illa [illegible] non [illegible] de [illegible]
[illegible] ita in hoc [illegible]
respondent [illegible] peccati et gratie. ita
quod [illegible] in peccato non est in gratia et qui est in gratia
non est in peccato. [illegible] quod [illegible] 28 q.
[illegible] dant gratiam. [illegible]
[illegible] gratiam [illegible]
[illegible] efficaces [illegible]
[illegible] in ea gratia non in primo [illegible]
[illegible] baptismus [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] passionis [illegible]
[illegible] influit [illegible] absens [illegible]
[illegible] passio [illegible] omnis [illegible]
[illegible] exhibita. [illegible]
non [illegible] illa [illegible]
[illegible] de sacris [illegible]
[illegible] in [illegible]
[illegible] habent effectum [illegible]
[illegible] sacri in [illegible] habent effectum
[illegible]. sic [illegible] de sacris illis [illegible]
[illegible] sacri [illegible] effectum [illegible]
[illegible] conferret, caracterem non [illegible]
[illegible] baptisma [illegible]
[illegible] non fuisset [illegible] imprimeret caracter
[illegible] aliis fuisset in [illegible] duo caracter.
[illegible] quod in baptismo imprimitur caracter [illegible]
[illegible] caracter [illegible] in [illegible]
[illegible] ad [illegible] fidei. [illegible]
[illegible] fidei in illo [illegible] quod [illegible]
[illegible] gratie. [illegible] quod illi quod [illegible]
[illegible] ab [illegible] Iacob [illegible]
[illegible] sanguis [illegible] q. 20
[illegible] adveniente baptismo [illegible] 19
[illegible] cessare debuit et [illegible]
[illegible] baptismus [illegible]
[illegible] Iudaice [illegible] q. 20
[illegible] sacramentum [illegible] quod non [illegible]
[illegible] Gal. 3. [illegible]

[illegible] baptismo [illegible]
[illegible] lib
[illegible] masculus nec femina. [illegible]
[illegible] in [illegible] antiqua lega
[illegible] adveniente [illegible]
[illegible] illa sacra [illegible] ista.
q. 20 Nota quod legalia usque ad passionem [illegible]
[illegible] [illegible] deducerent
[illegible] in passione [illegible] amiserunt
[illegible] fuit [illegible]
[illegible] legalia non [illegible]
[illegible] lex [illegible]
[illegible] ad tumulum/ et non [illegible]
[illegible] mala fuisset. [illegible]
[illegible] divulgata [illegible]
[illegible] legalia [illegible] Dominus [illegible]
[illegible] potest [illegible]
[illegible] posset
[illegible] ad [illegible]
[illegible] magis [illegible] de
sacris novelle. [illegible] in nova
lege instituit [illegible] alia sacramenta [illegible]
[illegible] lex libertatis [illegible]
[illegible] fuissent [illegible] sacra
[illegible] non debet [illegible]
[illegible] pauciora [illegible] ad [illegible] sufficia
[illegible] gratia [illegible] supplevit [illegible].
[illegible] q. 2. q. [illegible] [illegible] Nec [illegible]
nos [illegible] divinum [illegible]
[illegible] magis [illegible]
[illegible] evangelium legis [illegible]
[illegible] debeat divinus [illegible]
sunt [illegible] sacra [illegible]
[illegible] instituit [illegible] evangelium. [illegible]
[illegible] quod [illegible] sit hoc [illegible] statum [illegible]
[illegible] sacra [illegible]
[illegible] legis [illegible]
[illegible] evangelium. [illegible] non sic fuit [illegible]
[illegible] illi [illegible]
[illegible] instituta [illegible]
[illegible] in lege evangelica [illegible] sacra [illegible]
[illegible] illa [illegible]
[illegible] magis [illegible]
[illegible] et [illegible] lex nova [illegible]
[illegible] pauciora [illegible]
[illegible] 19. [illegible]

[illegible] legis [illegible]
[illegible] sunt [illegible]
maiora [illegible] meliora [illegible]
[illegible] revelata
et in libertate vocatis [illegible]
virtutis [illegible]
[illegible] sacramenta [illegible] 2 q. 82
sacra. [illegible] sufficienter colligitur quod sacra
[illegible] sub [illegible]
[illegible]. Omnis culpa [illegible]
nalis culpa [illegible] originalis [illegible]
[illegible] baptismus. 2[illegible] actualis mortalis. [illegible]
penitentia. 3. actualis venialis [illegible]
[illegible] extrema unctio. Penalis [illegible]
[illegible] in [illegible] ordo.
[illegible] inclinatio [illegible] in affectu [illegible]
[illegible] infirmitas in
[illegible] confirmatio [illegible]
[illegible] matrimonium. [illegible]
[illegible] sacramentum [illegible]
[illegible] confirmatio [illegible] penitentia. [illegible]
eucharistia. [illegible]
[illegible] penitentia [illegible]
[illegible] loco [illegible] unctio extrema [illegible]
sacramentum [illegible]. Alia duo sunt
[illegible] ad [illegible]
[illegible] Aliud matrimonium [illegible] quadammo
[illegible] canale. [illegible] ista sacra [illegible] 3
[illegible]. Nam [illegible] statuta [illegible]
[illegible] baptismo veniente [illegible]
[illegible] Matthei. [illegible]
[illegible]. 20. [illegible]
[illegible] Io. 4. [illegible]
[illegible] Iacobi [illegible] [illegible]
[illegible] unctio [illegible] Iacobo promulgata. [illegible]
[illegible] instituta [illegible]
[illegible]
[illegible] De matrimonio. q. 19. [illegible]
[illegible] q. 21 [illegible]
in [illegible] commemoratio [illegible]
[illegible] sacra [illegible] efficaciam habent 4 q. [illegible]
a passione Christi. [illegible] in uno
[illegible] causa [illegible] sunt in illo
[illegible] 2[illegible] satisfactio
[illegible] passio [illegible] sub
[illegible] satisfactio [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ex forma baptismi. Tertio modo fit variatio ex
parte verborum forme baptismi. et hoc .4. modis.
Primo mutando ydioma. sicut baptizare
in alia lingua quam latina. et tamen non im
pedit sacramentum nec eius effectus. Sic enim bap
tizabant greci et fiat cum solempnitate a sacerdote in
ecclesia / si non baptizat in lingua propria / pec
caret quia facit contra ritum ecclesie / qui ordinavit
quod clerici baptizent in lingua propria. sacramentum tamen non
impedit. Secundo modo fit mutatio corrumpendo
[illegible] quod fit dupliciter et apposito
ad vocabula dissipatur. ut dicendo. bap
tizo te. in. no. pa. et fi. et spi. s. et ta
tis. talis non est baptizatus. Et si in
vocet trinitas per nomina non significantia
[illegible] [illegible] corrupte nec substantialis [illegible] ut
si corrumpat per nomina [illegible] ut
si dicat. baptizo te in nomine genitoris
geniti. tamen non est baptizatus. Tertio modo si
ponatur nomen collectivum non expresso personis. ut
dicendo in nomine trinitatis / non est baptizatus / quasi
ponendo unum tantum in quo comprehendatur tota trini
tas. Ut in nomine [illegible] in nomine dei et trini
tatis [illegible] Nam [illegible] quod unctus
[illegible] fratri qui unxit. filio qui est unctus et spiritu
sancto quo est unctus, et [illegible] dictum. In primi
tiva ecclesia fuit hoc permissum ex speciali
ordinatione. ut .s. celebraretur in no
mine christi [illegible] baptisma
illud [illegible] quia non / quia tunc permissum fuit ex
speciali ordinatione propter cum [illegible] [illegible]
et sic modo quia [illegible] [illegible] dicitur baptizatum
fuerit illo [illegible]. Congruit Jo. 3. [illegible] de
hoc dictum. Nam quia aliquando hoc permissum
est et [illegible] baptizatus. [illegible] inveniet [illegible]
[illegible] non apparet quod non [illegible] baptizatus et
[illegible] quod in hoc casu [illegible] illo est baptizatus.
[illegible] [illegible] conditione / sicut fit quando dubitatur
de baptismo aliquo. Quarto fit mutatio adde
re [illegible] addendo [illegible] [illegible]
[illegible] contra [illegible] baptizo
te in nomine patris maioris et [illegible]. non est baptizatus.
Si addatur [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible]
[illegible] vel post verba [illegible]. et [illegible]

et [illegible]. [illegible] sit [illegible]. Ego te baptizo et cetera.
vel aliquid tale; Si autem addatur post
[illegible] illa verba et fiat magis perfectio [illegible]
[illegible] ut aliqui [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] vel mutet sensum verborum / tamen non est
baptizatus. Si autem addatur [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] verba per quod non [illegible] [illegible] nec
sensus variatur / tamen non impedit. Ut si quis
incipit forma dicat [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible]. Si autem fiat dimi
nutio [illegible] ut [illegible] aliquam [illegible] quod si
[illegible] [illegible] quod si [illegible] vel [illegible]
linguae [illegible] quod non impedit. Si
autem fiat ex [illegible] defectu / ut [illegible]
[illegible] vel nimia festinatione vel ex negligentia
[illegible] et sic tali [illegible] quod tollat
sensum verborum tamen non est baptizatus [illegible]
mortaliter. Si tamen non mutet sensum fiat
[illegible] [illegible] baptizatus quod non im
pedit. [illegible] [illegible] [illegible]. Si autem fiat muta
tio [illegible] ut [illegible] verba [illegible] non
non variet sensum et [illegible] [illegible] [illegible]
ecclesia. Ut dicendo. Ego te baptizo in nomine
patris et filio et spiritus sancti. non impedit baptismum.
Si autem fiat variatio in situ. [illegible]
verba. si talis [illegible] mutet sensum
verborum / non est baptizatus. Si autem non mutet / est
baptizatus. Ut si [illegible] [illegible]. Ego patris bap
tizo te in nomine filii et cetera. Et [illegible] sensus quod ego
[illegible] aliquid [illegible] baptizo te. et [illegible] non [illegible]
[illegible]. [illegible] dicit [illegible]. Baptizo
ego te. et cetera. Et sensus non mutatur et sacramentum
non impedit. Congruit [illegible] quod [illegible] sacramentum
fit in aqua [illegible] / [illegible] quod si in aqua
[illegible] baptizatur / non recipit sacramentum.
Sicut [illegible] fuit [illegible]. 10. Nisi quis
renatus fuerit ex aqua et cetera. // [illegible] autem
[illegible] in aqua [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] sacramentum [illegible] tale [illegible] aque [illegible]
[illegible] [illegible]. Baptismus [illegible] [illegible] ardoris
[illegible]. Item [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] effectus [illegible] in aqua naturali. est
[illegible] frigida. [illegible] [illegible] primus effectus [illegible]

est [illegible] / per quod [illegible]. 2. est [illegible]
da / per quod. 3. et est [illegible] [illegible] [illegible].
quod [illegible] omnes per baptismum [illegible] salvari
in tali [illegible] debuit [illegible] quod omnes possent
[illegible]. Et autem aqua debet esse in tali disspo
sitione / quod possit esse ablutio. et [illegible] agua
congelata vel in nive [illegible] / vel imbibita
[illegible] vel in spongia [illegible] in [illegible] non est
sufficiens ad baptismum. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]. et [illegible] In saliva / in lacrima in sudore
in vino / nec per [illegible] in [illegible] artificiali
aqua non potest fieri baptismus. [illegible] [illegible] est [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
8 [illegible] quod [illegible] aqua [illegible]
non [illegible] [illegible] [illegible] impedit / [illegible]
[illegible] non impedit. [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] / [illegible] et [illegible]. [illegible]
[illegible] autem aliqui dubitant. [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible]
[illegible] puer [illegible] [illegible]
[illegible]. Si [illegible] non [illegible] baptizatus ego [illegible]
[illegible] aliqui dubitant / [illegible] autem [illegible]
[illegible] quia est aqua vera naturalis [illegible] [illegible]
per [illegible] quod [illegible] non variat [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] in talibus casibus
[illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] autem fit [illegible]
[illegible] In omni aqua naturali potest [illegible]
potest fieri baptismus. [illegible] in aqua maris et
in aquis balnearum et [illegible] [illegible] /
dummodo maneat species aque. [illegible]
9 baptismi actum sufficit [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] in sermone / [illegible]
[illegible] [illegible] baptismi [illegible] [illegible] / ego
te baptizo / [illegible] in [illegible] in sacramento non
[illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible]
[illegible] baptismi et [illegible] [illegible] [illegible] non fiat
[illegible] [illegible] [illegible] sacramenti. [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] puerum.
[illegible] [illegible] duo [illegible] verba [illegible]
[illegible] / [illegible] puerum tenerent / non bapti
zaret. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
non fit de [illegible] sacramenti. [illegible] tamen actu
[illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] / [illegible] [illegible]

sacramenti. Si [illegible] ille qui verba proferret non ablu
ret actu [illegible] ab eo [illegible] non est [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]. et sic [illegible] et
[illegible] [illegible] baptizare non possunt. Debet [illegible]
simul esse ablutio et prolatio verborum. [illegible]
[illegible] in [illegible] baptismus. [illegible] in [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] baptizatus [illegible] [illegible]
et verba et [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]. Si [illegible] baptizaret [illegible] et [illegible]
[illegible] verba [illegible] [illegible] quod [illegible] si 10
[illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] sufficit quod [illegible]
incipiat [illegible] ad [illegible]. [illegible] autem [illegible]
[illegible] [illegible] simul [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] autem pueri ubi est [illegible] [illegible] 11
[illegible] / [illegible] [illegible] pueri [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] et in
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ad orientem / 2a ad aquilonem / 3a ad [illegible]
[illegible] / [illegible] ad occidentem. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] / [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] / et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] capud [illegible] [illegible] [illegible]
Hoc [illegible] baptismus. [illegible] [illegible] [illegible] 12
[illegible] baptismus fuit [illegible]. et [illegible] [illegible]
Nicodemo. Nisi quis renatus fuerit [illegible]
[illegible] [illegible] / [illegible] baptizabat [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] baptizabantur
[illegible] Jo. 3. Venit [illegible] [illegible] [illegible] in
terram Judeam et [illegible] [illegible] cum eis et
baptizabat. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible]
et [illegible] Institutum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]
et omnes [illegible] baptismus [illegible] [illegible]
[illegible] quod [illegible] [illegible] [illegible] de latere suo aperto
[illegible] aqua et sanguis. [illegible] 13
[illegible] [illegible] quod [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et omnes sunt obli
gati [illegible] [illegible] lex euangelii [illegible]
ad [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ubique
domino cooperante et cetera. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Primo modo in generali condicione. Utrum alias
ligas mens in corde suo non credit quod baptismus
ad valeat, promittens autem se baptizari dicens
si valet valeat. sic consentiens est baptizatus
sicut per oppositum simile dicunt quod intentio de
monum non sit. promittens enim se matrimoni
dicat si valet valeat, iste non est dicitur
esse vere consentiens. Utrum intentio actionis ac
tualis non deficit, talis consensus non est neces
saria. sicut non super laudatam sufficit habitualis
enim modi. Utrum est habitualis et distinctio habitu
sufficit. Utrum quia ex sicut iam dictum est, conveniat ad
dissolutionem 2° modo. Utrum de ficto 2° modo
duo sunt dicenda. primo quod tale non recipit
sacramentum 2° quod non suscipit. Utrum primo est
ordinatio divina, quae respicit ad sacramentum
assimilatur similiter dei. peccatum enim non potest
esse cum nimis sacramentum hoc est mutuo. primo
sacramentum per baptismum 18 [illegible] 2° cum quod non
datur in peccato amoveatur supposito autem quod insi
dat ad peccatum dei non gerit. Utrum hic sunt
duo dubia. Primum est, utrum oportet ut
iste recipiat gratiam quod de illo peccato
non contegit contritionem absolutam. Vel sufficit
attritionem sufficientem. Dicit ad hoc aliqui quod so
la dispositio sufficit. Et non [illegible] quod vel baptismus
sit in eo quod impedit effectum baptismi cum non
est fictio. et ideo requiritur ad sacramentum quod baptismus si
mul cum poenitentia sit cum remissione peccati et so
lutur gratiam ex aliorum gratia sicut suum in baptismo
postea. Utrum ex supposito quod teneat confessionem. Neque
autem confiteri de aliis vel de illo solum. Dicitur
quod de illo solum quia alia non possunt obici
sed in solum. Utrum dicat autem baptismus primi sit or
dinatus ad deletionem culpae quae enim de
eo datur est generale praeceptum. teneatur omnis
ad baptismum et qui non habent peccatum ut sanctifica
ti in utero. Vel iustificati alias per fidem
spem. Unde [illegible] baptizatum. dicitur 3. Jo.
Utrum [illegible] est [illegible] melius de baptismo. et est ad
hoc alia ratio, baptismus enim non solum institutus
est ad deletionem culpae sed est ad distinc
tionem fidelium ab infidelibus. et ne dicatur
sed [illegible] esse militantis sicut per susceptionem
non [illegible] baptismus. Quantum autem ad veteres est

tum perfectionis sit per eam quod in ipso baptismo
insinuavit. quod iustificati alias debent baptizari
ut [illegible] [illegible] [illegible] fidelium ab
[illegible] eorum per susceptionem baptismi amittunt
per [illegible] caractere [illegible] [illegible] quia
[illegible] non [illegible] in [illegible] et iustifi
catio quod modo. [illegible] donatistas
Nemo debet in [illegible] puerum melioratus
si forte cum baptismus usque ad spiritualem [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] sacramentum quod in
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Utrum tamen sit
quod baptismus est ablutio in aqua, quod ex hoc
quod si quis involutus corio vel aliquo tali in
corpore quod aqua non tangeret cum poneret
in qua cum [illegible] non esset baptizatus
[illegible] est ratio quod puer in utero matris
[illegible] non potest baptizari quia aqua non at
tingeret eum, et non est ratio illa, quia assi
gnat aliquis quod puer [illegible] [illegible] et
[illegible] [illegible] peccatis. [illegible] quia
est ratio [illegible] non possit baptizari [illegible]
[illegible] baptismus flaminis est sicut sacramentum. Sed
[illegible] est [illegible] in [illegible]. Nec baptismus sanguinis
[illegible]. Sed dicendum est quod si mulier [illegible]
accideret [illegible] quod puer mortuus qui
[illegible] baptizaretur baptismus sanguinis [illegible]
martyrum. Utrum [illegible] nunc de baptismo [illegible]
[illegible]. Et [illegible] baptismus largo modo
quod baptismus dicitur. Utrum Primo modo [illegible] baptismus
et sic fuerunt [illegible] baptismi [illegible] [illegible]
[illegible] fuit diluvium [illegible] [illegible]
baptismus quod ad salvationem spiritualem [illegible]
salvationem humani generis [illegible] per arcam
[illegible] 3. Utrum [illegible] fuit transitus ma
ris rubri. [illegible] significat baptismum quod ad
[illegible] [illegible] [illegible] 1. cor. [illegible]
ablutiones quae fiebant in lege quae [illegible]
rabant [illegible] baptismum [illegible] ad purificationem [illegible].
Utrum 2° modo sumitur baptismus [illegible] dispositione ad
baptismum et sic fuerunt duo baptismi [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] fuit baptismus Johannis. [illegible]
dispositive [illegible] ad suscipiendum baptismum [illegible]
fuit baptismus [illegible] [illegible] baptismus est [illegible]
[illegible] aqua ut esset [illegible] baptismus
Utrum 3° modo sumitur baptismus per regenerationem [illegible]

baptismus in [illegible] [illegible] [illegible] et sic sunt
duo [illegible] primo. Utrum [illegible] modo dicitur baptismus
de regeneratione cum [illegible] ad [illegible]
[illegible] [illegible] baptismus baptismi [illegible]
[illegible] in [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] baptismus est [illegible]
[illegible] in [illegible] [illegible] baptismus. Non
[illegible] [illegible] ad deletionem peccati sup
plet vicem baptismi si [illegible] non p
sit. Glossa super [illegible] Jo 3. Nisi renatus. Si
[illegible] impedit [illegible] sufficit. Alios
autem effectus qui sunt [illegible] caracterem
et poenam debitam pro peccato actuali totam
non supplet. Si autem cum [illegible] accedat
baptismus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Utrum baptismus sanguinis [illegible] ad [illegible] effectum sup
plet vicem baptismi. Sed caracterem non imprimit
[illegible] [illegible] [illegible] baptismus [illegible]
[illegible] [illegible] baptismus sanguinis [illegible]
aque. [illegible] Glossa [illegible] quod baptismus aquae
acceptum [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
baptismus [illegible] non [illegible] [illegible] post
[illegible] baptismus [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]. Utrum [illegible] [illegible]
casus. Utrum primum est de puero [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] baptismus ita quod si [illegible] vel [illegible]
baptizetur et postea [illegible] [illegible]
[illegible] baptismus [illegible] baptizatus est. Si autem sola
manus vel pes sit baptizata [illegible] [illegible]
baptismus [illegible] [illegible] sit. Si [illegible] baptismus non
baptizo. Sed [illegible] non [illegible] baptizatus. [illegible]
baptismus [illegible]. Utrum [illegible] de pu
ero [illegible] [illegible] [illegible] possit
[illegible] vel non sit baptizatus [illegible] baptismus [illegible]
[illegible] [illegible]. Utrum furiosi [illegible] et fatui
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]. Sed [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] baptizari. [illegible]
non consentit. magis enim esset [illegible]
[illegible] [illegible]. Si non consentit non
est baptizatus. Utrum [illegible] de [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] passione. Si [illegible] [illegible]

est baptizatus. Si non non. Utrum [illegible]
[illegible] si possent [illegible]. dicitur [illegible] quod non
sunt baptizati, quia sunt [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] apostasia si [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] dicit quod sunt baptizati
per principes [illegible] [illegible]
[illegible]. Nec valet ratio [illegible] quod magis
[illegible] [illegible] principum quam [illegible]. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] usque ad [illegible]
ad baptismum. Aliqui enim [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]. Utrum de eo autem
qui [illegible] [illegible] cum aliquo ad baptismum. dicit
[illegible] [illegible] donatistas quod [illegible] est de eo
de [illegible] [illegible]. Glossator quod est baptizatus
[illegible] [illegible] quod non. [illegible] dicit quod [illegible]
[illegible] si [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] baptizatus est. Si autem non non est baptizatus
coram deo [illegible] [illegible] reputetur cum baptizatus.
Utrum Si puer [illegible] [illegible] in [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] baptizatus. Si [illegible]
[illegible] [illegible] quod non est reputandus baptizatus
[illegible] in baptismo debet esse non solum [illegible] sed
[illegible] de aqua. [illegible] autem [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] non [illegible]
ad [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] de illo [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]. Hic esset [illegible] baptizatus. [illegible] non
est de [illegible] [illegible] quod baptizatus [illegible]
puerum sua manu mediante [illegible].
Utrum [illegible] [illegible] de prima [illegible] quod baptismus
delet omnem culpam quae invenit in baptizato
[illegible] originalem [illegible] [illegible] actua
[illegible]. Nec [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ut
[illegible] [illegible] [illegible]. Sed [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] cum prima
baptismus delet omnem culpam. Et [illegible] non
[illegible] pro deletione culpae, [illegible] baptismus non
[illegible] [illegible] in deletione culpae [illegible]
peccati. [illegible] [illegible] quandiu [illegible] [illegible]
[illegible]. Sic [illegible] deletio illa culpae [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]. Sed illi [illegible]
[illegible] removenda prohibens.

f. 9

[illegible]

Ad intellectum vero questionis primo videndum est quid sit caracter. Ad quod sciendum quod caracter vocabulum grecum est, quod latine idem est quod figura. Unde ad Hebr. 1: Ubi nos habemus figura, greci habent caracter. Et hoc modo figuras ... caracteres appellant. Hoc modo accipit Apoc. de caractere bestie pro aliqua figura impressa ... Tertio modo accipit caracter generaliter pro omni signo representativo. Et sic ... possunt dici caracteres. Et isto modo ... magis impropria ... ab ... suo privato caractere ... Quarto ... accipitur ... generaliter pro omni ... distincta. ... distinguitur ... caracteribus ... caracterizari ...

[illegible]

n. . . .

nō ē ūl q̄ caract̄ ē fictitiū. s̄ e ad̄ ... [illegible]

... [illegible] ... possit ... [illegible]

... [illegible] ...

Nunc q̄l̄r liceat. ista ē s̄c̄da d. in qua docet magr̄ de hijs qui ad usum bap̄i ... [illegible] ...

... [illegible] ...

... baptizatū est ... [illegible] ...

... [illegible] ...

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Tertia ad instructionem baptizandi. forma instructionis
[illegible] per patrinos / que est officium
[illegible]. Interrogat patrinos
[illegible]. Secundo sufflabat [illegible]
[illegible] insufflabat contra [illegible]
[illegible] [illegible]
qui et baptizandi [illegible]
insufflabat de [illegible]. [illegible]
[illegible]. qui baptizant pueros [illegible]
[illegible] ad patrinos. [illegible]
[illegible] in [illegible]. [illegible]
[illegible]. [illegible] / [illegible]
[illegible]. Non solum autem [illegible]
[illegible] baptismi sed [illegible]
baptizandi. [illegible]
[illegible] potius [illegible]
non impediat baptismum. Hoc autem [illegible]
[illegible] / quia in [illegible]
[illegible]. Notandum autem quod ut ait
[illegible] li. 2. c. 6. Ante baptismum [illegible]
[illegible]. post [illegible]
[illegible] in fronte / pectore / auribus [illegible]
naribus et ore / ut omnibus sensibus [illegible]
[illegible]. [illegible]
in ore eius. ut [illegible]
[illegible] / et [illegible]
[illegible]. 3° [illegible]
[illegible]. [illegible]
[illegible] cum saliva. ut [illegible]
[illegible] ad audiendum [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]. [illegible]
[illegible] in [illegible]
[illegible] baptismum quod ex
fonte [illegible]. [illegible]
[illegible] novo [illegible]
Primo oblatus puerulus ad baptismum interrogatur
si abrenuntiat [illegible] et pompis eius
[illegible] respondet [illegible]
[illegible] respondens [illegible]. Inungitur oleo
[illegible] / in pectore / ne demones de-
mon [illegible] possit. et in

[illegible] scapulas / ut [illegible] in eo vigor ad [illegible]
[illegible] omnibus [illegible]. [illegible] interrogat si
credit in deum patrem et filium et spiritum sanctum, et [illegible]
[illegible]. et sic [illegible] fonte abluitur et
baptizatur. [illegible] post baptismum autem [illegible] chrisma-
te inungitur / ut [illegible]
[illegible]. [illegible]
[illegible]. ut [illegible]
in eo renovata. [illegible] velamine
ut [illegible]
[illegible] in manibus [illegible] cereus ac-
census / ut [illegible] luceat
lux eius ut videant opera eius bona [illegible]
[illegible] sunt [illegible]
[illegible] non sunt de necessitate baptismi / sed [illegible]
[illegible] sacerdos baptizat [illegible]
[illegible] / et [illegible] post
baptismum [illegible] non possunt.
Octavo utrum possint simul baptizare plures vel [illegible] 8 q°
[illegible] in [illegible]
[illegible] in actu [illegible]
[illegible] Ego vos baptizo. Si vero ali-
quis [illegible] baptizaret / [illegible]
[illegible] baptizans [illegible]
[illegible]. Ego te bap[tizo].
[illegible]
[illegible] baptismi et non [illegible]
[illegible] baptizare [illegible]
non [illegible] simul [illegible]
Ego vos baptizo. [illegible]
[illegible] q. 6 [illegible] duo capi- 9 q°
[illegible] / [illegible] baptismi [illegible]
[illegible] ut [illegible]
duo [illegible] duas [illegible]
[illegible] ut duo [illegible] baptismi. [illegible]
[illegible]
[illegible]
et [illegible] duas [illegible]
[illegible]
[illegible] / [illegible] duo
[illegible] baptismi. [illegible]
[illegible] in Africa ut dicit [illegible].
[illegible] et de [illegible].

10 [illegible] de [illegible]
[illegible]. Decimo autem [illegible] baptizaret [illegible]
[illegible] simul ut [illegible]. [illegible]
Ego te ba[ptizo] [illegible]
ut dicat. Ego [illegible]. [illegible]
[illegible] baptizato ut [illegible].
[illegible] baptizat
[illegible]. [illegible]
et [illegible] verba. Hoc [illegible] non est baptismus
quia [illegible] verba dicit. Ego te bap[tizo]
[illegible]. Alio [illegible]
[illegible]. [illegible] baptismus
[illegible] baptismus [illegible]
[illegible]
[illegible] in ordinatione [illegible] sacer-
dotes [illegible]
[illegible]
[illegible] una hostia.
[illegible] in baptismo. [illegible]
[illegible] in ablutione [illegible]
[illegible] verba. non enim [illegible]
modo / sed sufficit quod simul [illegible]
[illegible] verba [illegible]
[illegible] ille baptizatus est. [illegible]
[illegible] de forma [illegible]
[illegible]
[illegible] ad [illegible] ad unum effectum.
[illegible] de [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] et de tali [illegible].

Nunc de sacro confirmationis. [illegible] est
n. [illegible] dist. [illegible] de
sacro confirmationis. de quo [illegible]
[illegible] sacramentum. [illegible]
[illegible]
[illegible] sacramentum [illegible]
[illegible] confirmatus

[illegible] sacramentis. [illegible] in baptismo
confirmatur [illegible] confirmatio
[illegible] et alterum cum [illegible]
[illegible] confirmatio [illegible]
[illegible] sacramentum / sed [illegible] non [illegible]
[illegible] sacramenti [illegible]
[illegible] sacramentum [illegible]
[illegible] magis [illegible] sacramentum [illegible]
[illegible] et baptismi. [illegible] sacramentum
[illegible] sacramentorum [illegible]
[illegible]
ordinatur ad [illegible] effectus [illegible]
[illegible] ad
suos effectus. [illegible] duos effectus [illegible]
[illegible] ordinantur / [illegible] actiones
[illegible] ordinantur ad unum [illegible]
[illegible] alia [illegible]
[illegible] una [illegible]
[illegible] sacramenta sunt
[illegible] actiones [illegible]
ad [illegible] effectus [illegible]
[illegible] ordinantur ad unum effectum
[illegible]. [illegible]
[illegible] effectum [illegible]
[illegible] sacramentalis [illegible]
[illegible] baptismo [illegible] 40 2
[illegible]. Cum autem [illegible]
ordinantur ad distinctos effectus [illegible]
diversa sacramenta. Cum [illegible] confirmatio [illegible]
[illegible] effectum [illegible] / non est [illegible] baptismi
sed [illegible]. Hoc autem sacramentum [illegible]
in baptismo [illegible] imprimit caracterem [illegible]
[illegible] est. [illegible] caracter
[illegible] sacramentorum. [illegible]
[illegible] ordinantur ad [illegible]
[illegible] actu [illegible] est / [illegible]
[illegible] in [illegible]
[illegible] activus [illegible] passivus distinguitur [illegible]
[illegible] actum ad [illegible] ordinatur et
[illegible] caracter [illegible]
[illegible]. caracteres non [illegible]
[illegible] ut [illegible]
[illegible] caracter [illegible] in hoc
sacro imprimitur deputatur [illegible]
actus. [illegible] ut sacra [illegible]
[illegible] [illegible] confessione

150 [illegible] in tempore [illegible] persecutionis [illegible] ... [illegible] sacramenti [illegible] crisma [illegible] ... actu per crisma. Vel ultimo competit satisfac- ... [illegible] aqua tamen [illegible] ...

Est autem tercium in hoc sacramento crisma confectum ex oleo et balsamo ... [illegible]

[illegible]

... [illegible] in fronte [illegible] ...

[illegible]

[illegible]

P [illegible] ... [illegible] extrema unctio [illegible] ...

[illegible]

sacramentum est ad [illegible] album [illegible]
[illegible] alia sacramenta possunt suscipi
sine signo, ut patet de baptismo [illegible]
[illegible] gratia [illegible]
[illegible] sacro [illegible]
[illegible] dedicata [illegible]. Consuetum [illegible]
[illegible] sacramentum [illegible] statutum. [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] in morte [illegible] si non mutatus
[illegible] tale [illegible] morte. Nota quod
hoc sacramento indigebamus. [illegible]
[illegible] naturale [illegible] indiget [illegible]
[illegible]
[illegible] quod fit in baptismo. [illegible]
[illegible] album quod nutrimentum in esse
spirituali. tale est album in hoc sacramento. [illegible]
debet [illegible] ordinare ad sacramentum [illegible]
[illegible] devotionis
in ecclesia. [illegible] hoc [illegible] sacramentum [illegible]
[illegible]
[illegible] officium
celebratur in ordine [illegible] missa [illegible]
devote audit missam [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] utilitatem multam. Nam hoc sacramentum [illegible]
ad memoriam passionis [illegible] fidem confortat, spem
auget, caritatem inflammat, dat vitam [illegible]
Christo unit, spiritualiter manducantem, [illegible]
[illegible] resistit, debellat [illegible] operans
[illegible] custodit [illegible] [illegible]
[illegible] impulsum demonum, [illegible]
ardorem [illegible] carnalem [illegible]
[illegible] manducatio sacramentalis
[illegible] in sacerdote [illegible] operata spiritualis [illegible]
[illegible] in [illegible] dispositio.
[illegible] effectus [illegible] versibus [illegible].

Inflammat, memorat, [illegible], roborat, auget,
[illegible] spem [illegible], vitam dat, unit,
[illegible] fidem, minuit [illegible]
[illegible] potest patere quod aliquis [illegible]
hoc sacramentum sacramentaliter et non spiritualiter, aliquis
[illegible], aliquis utroque modo. [illegible]
[illegible]. Uno modo [illegible]
[illegible] in sacerdote [illegible] non [illegible] hoc
[illegible] [illegible], et hoc modo [illegible]
[illegible] ab omni manducante [illegible]
[illegible] unito. Non [illegible]
[illegible] sacramentaliter, quia non sumit ipsum
[illegible] sacramentum [illegible]
[illegible] in [illegible]
[illegible] Alii manducant sacramentaliter
sumendo [illegible] cum [illegible] spiritualiter vel
[illegible] sumendo [illegible]
[illegible]. Hoc modo manducant ab omni
[illegible] tale [illegible]
[illegible] Spiritualiter non sacramentaliter [illegible]
[illegible] [illegible] et devotio [illegible]
[illegible] illius [illegible]
[illegible] devotionem [illegible]
[illegible] et [illegible] manducat [illegible]
[illegible] non manducat. [illegible]
manducatione [illegible]. De consecratione, distinctione 2. [illegible]
[illegible] manduca.
[illegible] Tertio modo manducat qui [illegible] fide et
devotione [illegible] manducant [illegible]
[illegible] illo qui [illegible]
[illegible] ad [illegible]
[illegible]
[illegible] in peccato mortali [illegible]
mortali. [illegible] in peccato, [illegible]

[illegible] actu peccati [illegible] in non [illegible]
mortali. [illegible] non
peccat. [illegible] si peniteret non [illegible]
[illegible] si ille [illegible] sumat
[illegible] peccat mortaliter. [illegible] indigne
manducat. [illegible]
[illegible] actu [illegible]
[illegible] mortaliter. [illegible] sacramentum et
[illegible] mortaliter. [illegible]
[illegible] si [illegible]
[illegible] non penitet [illegible]
[illegible]. Si autem non peccat quia non [illegible]
[illegible] hoc [illegible] crassa et
[illegible] peccat sumendo. Non [illegible]
[illegible] si actualiter peniteret [illegible] non [illegible]
[illegible] non peccat sumendo
[illegible] sufficienter [illegible]
[illegible] non [illegible]
[illegible] et non peccat sumendo [illegible]
[illegible] non [illegible]
[illegible] sumendo [illegible]
[illegible] mortale [illegible] motivus [illegible]
[illegible] quod hoc sacramentum [illegible]
[illegible] non possit [illegible] si non [illegible]
[illegible]. Nichil [illegible] non
in hoc [illegible] aliquis [illegible]
[illegible] in [illegible] devote audit [illegible]
[illegible] credo [illegible] audit
[illegible] si sit [illegible] operandi quod
[illegible] opere [illegible] cum quo
[illegible] abstinere [illegible]
[illegible] quod talis
[illegible] non [illegible] confessus, aut [illegible]
[illegible] sumendo, aut non. [illegible] non, peccat
mortaliter sumendo. [illegible] hoc [illegible] confessio
[illegible] si non confessus
[illegible] non [illegible] confessionis. [illegible]
[illegible] non [illegible] sumendo peccaret
[illegible] mortaliter. [illegible] non [illegible] abstinere de
[illegible] nisi in tali casu. [illegible]
[illegible] ad altare [illegible]
[illegible] quod si [illegible] vellet [illegible]
[illegible] scandalum [illegible]
[illegible] non peccat [illegible]
[illegible] in aliquo [illegible]
est [illegible] quod sumit [illegible] et [illegible]

[illegible] si non habet ydoneum confessorem [illegible]
[illegible] scandalum [illegible]
[illegible] oppositum
[illegible] casibus [illegible]
[illegible] mortalis accidit [illegible]
mortaliter. [illegible] unus [illegible]
[illegible] peccator. [illegible]
[illegible] infidelis [illegible] fidelis
[illegible] in [illegible]
indigne sunt duo [illegible]
[illegible] est indignus [illegible]
[illegible] infidelitas [illegible]
[illegible] infidelis indignus [illegible]
[illegible] non [illegible] sumit [illegible]
[illegible] peccat indigne
accedendo. [illegible] fidelis [illegible]
[illegible] indignus accedit, fidelis indigne
[illegible] accedit
[illegible] indigne. [illegible]
[illegible] carnale [illegible] unus
[illegible]. Nam [illegible] duo [illegible]
[illegible] sit in statu [illegible]
[illegible] aliud quod in actu [illegible]
[illegible]
[illegible] spiritualia [illegible] peccata [illegible]
sunt graviora [illegible] in
[illegible] accedit [illegible] in peccato spirituali [illegible]
[illegible] carnale [illegible] moris
[illegible] ut non possit ad [illegible]
[illegible] indigne [illegible]
carnale. [illegible] loquendo [illegible] peccat [illegible]
[illegible] peccato spirituali [illegible] carnali. [illegible]
[illegible] carnale [illegible]
[illegible] spirituale [illegible]
[illegible] non [illegible]
[illegible] non sunt peccata
[illegible]
[illegible] nocturna pollutio [illegible]
[illegible] vel immunda [illegible] possit
[illegible] in vigilia [illegible]
[illegible] et celebratione
[illegible] illa [illegible]
[illegible] nocturna pollutio [illegible]
[illegible] non [illegible] abstinere si non vult [illegible]
[illegible] vel [illegible]
non prohibet si non vult [illegible]

etiam [illegible] nomine [illegible]
[illegible] sunt [illegible] devotionem [illegible]
[illegible] sacerdotum [illegible]
[illegible] ut [illegible]
[illegible] non [illegible]
[illegible] talibus non [illegible]
[illegible] si [illegible]
[illegible] et non dubitat [illegible]
[illegible] male [illegible]
[illegible] in [illegible]
[illegible]
[illegible] tales [illegible]
[illegible]. Non [illegible]
[illegible] nulla [illegible] sacerdote. Nec sit [illegible]
[illegible] sunt [illegible]
[illegible]. Nam ut [illegible]
[illegible] sunt [illegible]
[illegible] in [illegible] erat in [illegible]
[illegible] non [illegible]
[illegible] malo [illegible]
[illegible] sine peccato [illegible]
[illegible]
[illegible] si non [illegible] ad hoc [illegible]. Nec
sit [illegible]
[illegible]. Non [illegible] bona
[illegible] potare
in [illegible] absolvens.
[illegible] venialia non impediunt [illegible]
[illegible] totum [illegible]
[illegible] de venialibus [illegible]
[illegible]
[illegible] venialibus
abstinere [illegible] hoc non [illegible]
non [illegible] de venialibus [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] debet [illegible] omni [illegible]
[illegible] dare [illegible] omni negare. [illegible]
[illegible] quod [illegible] petit [illegible] non. [illegible]
[illegible] non. [illegible]
[illegible] notorium [illegible]
[illegible] confessione [illegible] in [illegible]
[illegible] excusationem non potest.
[illegible]
[illegible] si petit
[illegible] excusatione. [illegible]
[illegible] occulte non [illegible]
[illegible] petit in occulto, [illegible]

[illegible]

Contra primo quia non [illegible] sunt ubi [illegible] in speculo corpus [illegible] includitur [illegible]

[illegible] ubi [illegible] ut [illegible] corpus [illegible] sanguis [illegible] sanguine [illegible] sanguis erat [illegible]

[illegible] in sacro [illegible] sanguis.

[illegible] recipiat aliquid [illegible] recipiet [illegible] suas [illegible] ubi in [illegible] in celo [illegible]

[illegible]

[illegible] in loco [illegible] corpus [illegible] in sacro [illegible]

[illegible] quantitas [illegible] in loco locali [illegible] ubi occupatum [illegible]

[illegible] in sacro [illegible] ubi [illegible] in toto [illegible] in sacro [illegible] in sacro [illegible]

[illegible] Dicet [illegible] in sacro non possit videri [illegible] celo [illegible]

[illegible] in sacro [illegible] in sacro [illegible] in celo [illegible] in sacro [illegible] ubi [illegible] in sacro [illegible] in celo [illegible] in sacro [illegible] in uno loco [illegible] in celo [illegible] ubi [illegible]

a Graecis ut dicunt in in accidentalibus. Idem est
hoc non tenet. Hic autem panis debet esse
azymus quia in azymo Christus confecit, et etiam ro-
mana ecclesia a petro apostolo in azymis
conficit. Quod autem Christus in azymo confecit patet per
hoc quia quando cenavit cum discipulis tunc erat pa-
scha in qua non habebant usum fermentati.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Quid autem sacerdos simplex confessor [illegible] venialium
per caritatem [illegible] in missa [illegible]
[illegible] committuntur [illegible] peccata venialia [illegible]
[illegible] in hoc sacramento angelis
[illegible] pauciora [illegible]
[illegible] Item [illegible]
[illegible]
Item [illegible] et [illegible] ad sua [illegible]
[illegible]
[illegible] venialia. Nam ut dicitur [illegible]

[illegible]

Tercio representat el passione mi[illegible] ... ad nos pervenit ... [illegible] ... indigeri[illegible] ... [illegible] ... missas cotidie celebra-

8 re. Circa autem horam ... [illegible] ... ad missam celebrandam ... [illegible] ... hora ... [illegible] ... hora nona ... [illegible] ... nona ... [illegible] ... Precipitur autem missam ... [illegible] ... ad [illegible] ...

9 ... [illegible] ... Debet autem celebrari ... [illegible]

[illegible]

... [illegible] ... de argento ... non possit ... [illegible] ... de ligno ... [illegible] ... Prima autem testimonia ... [illegible] ... altaria ... [illegible] ... [illegible]

10 ... [illegible] ... de auro vel argento ... [illegible] ... calix ... [illegible] ... et patena ... [illegible]

... autem vel auricalco non fiat, quia augmentum ... [illegible] ... Nec in lapideo ... [illegible] ... In ligno ... [illegible] ... ymnus ... [illegible] ... 11
... Non debet celebrari sine igne ... [illegible] ... in altari ... 12
... Et non ... [illegible] ... sacerdos ... [illegible] ... Missa autem ... celebrata in ornamentis consecratis ... sacerdotes ... ornati ... [illegible] ... Debet ... [illegible] ... concelebrantes ... non debet ... [illegible] ... accipiunt ... [illegible] ... hostiam ... [illegible] ... postea ... [illegible] ... 13

... [illegible] ... missa ... [illegible] ... celebratur ... [illegible]

Levitice sacerdotes representant ... [illegible]

... [illegible] ... Alba ... [illegible]

... [illegible] ... Et ut iusti ... [illegible] ... cingulum ... [illegible] ... Stola que collo sacerdotis ... [illegible] ... obedientiam ... [illegible] ... casula que ... [illegible] ... Venit sacerdos ad altare ... [illegible] ... adventum Christi ... [illegible] ... in missa ... [illegible] ... sacerdos ... [illegible] ... in adventu Christi ... [illegible] ... ut primum ... [illegible] ... Gloria ... [illegible] ... in nativitate Christi ... [illegible] ... sacerdos inchoat ... [illegible] ... angelis ... [illegible] ... cum angelis ... [illegible] ... Orationes que ... [illegible] ... evangelio ... [illegible]

[illegible]

... [illegible] ambulavit. Ad hoc ... [illegible] ... sacerdos ... [illegible] ... representat ... [illegible] ... sacerdos ... [illegible] ... dicendo ... [illegible] ... dona ... [illegible] ... Ad hoc ... sacerdos ... [illegible] ... Benedictam ... [illegible] ... et acceptabilem ... [illegible]

Elevatio calicis representat elevationem ... [illegible] ... deponere ... [illegible] ... super pallium ... in sindone munda. Dicendo autem sacerdos ... [illegible] ... representat ... [illegible] ... Nobis quoque ... [illegible] ... centurio ... [illegible] ... clamans ... [illegible] ... Agnus Dei ... [illegible] ... Post communionem ... representat ... [illegible] ... Ite missa est ... [illegible] ... representat ... [illegible]

... [illegible] ... non possint ... [illegible]

Post hoc de penitentia. Hic est distinctio 14 in qua magister determinat de sacramento penitentie. Queritur primo utrum penitentia sit sacramentum. Videtur quod non. Quia dicit magister in 4 distinctione 1 omnia sacramenta consistunt in verbis et rebus. Sed in penitentia non sunt aliqua verba determinata que sint de essentia eius. Ergo etc. Item secundum Augustinum sacramenta sunt quedam medicine contra peccatorum vulneribus ... [illegible]

per penitentiam que homo fecit dum erat in peccato
etiam detestando, cum gravitas earundem
[illegible], remittitur quoad reatum et offen-
sam. Sed non oportet quod remittatur [illegible]
cum eo, nisi per aliam [illegible] per penitentiam.
Non ergo simul cum pene dimissione to-
talis reatus dimittitur. ¶ Potest tamen contritio de
intensione actus meliorum, id est contritionis,
quod per eam cum confessione et dolore fervor
cum confessione actuali meretur plenius
remissionem totius pene debite pro peccato.
¶ Restituuntur autem per penitentiam gratia et virtu-
tes. Gratia enim et virtutes manant a Christo ex
influxu divine bonitatis, que influit
per se ipsam, quia alia dicitur [illegible]
aut nubes interposita inter nos et solem
prohibet ne sol ei radium. [illegible]
ita divisum inter nos et deum [illegible].
Ergo non peccata per penitentiam dimittuntur,
ut dictum est. In [illegible] actus [illegible] ad
offensam [illegible] nobis
solis [illegible] nulla, vera penitentia
[illegible] removens [illegible] resultat
[illegible] gratia faciente et [illegible] virtutes.
¶ Per ipsam penitentiam [illegible] mortificata
vivificantur. ¶ [illegible] opera
[illegible] que sunt ex radice spiritualis
vite, que est caritas [illegible] remu-
neranda sunt in vita eterna. [illegible]
[illegible] mortificantur [illegible]
[illegible] per actum in relatione [illegible]
[illegible] durante [illegible]
peccati, non potest [illegible] ad efficaciam
illorum operum, quia cum peccato mortali remu-
nerari non possunt in vita eterna. ¶ [illegible] ut
dictum sunt opera mortua. Sed illa que
non sunt ex radice vite [illegible] sup-
[illegible]. Sed opera facta in peccato mortali,
ergo dico quod vivificantur per subsequentem pe-
nitentiam, [illegible] cum tollit obstaculum
peccati, quod [illegible] reddebat indignum [illegible]
que remuneratorem illorum operum in vita
eterna. ¶ [illegible] non opera non vivificantur,
quia [illegible] mortua sunt [illegible]
[illegible] ex radice spiritualis vite. [illegible]

[illegible] autem peccato remisso semel per penitentiam
que est sacramentum non tenetur quis ampliu
[illegible] id est penitentiam facere de eo, quia [illegible]
semel dimissa non redeunt. [illegible]
non [illegible] esse securum [illegible]
[illegible] defectus qui possunt in
ipsa penitentia intervenire, utile est et securum
[illegible] iterum penitentiam facere [illegible]
¶ Si autem [illegible] penitentia [illegible]
de peccato remisso per talem penitentiam [illegible]
iterum penitentiam faciens [illegible]
autem [illegible] actus
[illegible] interior [illegible]
[illegible] actualis
[illegible]. Dico [illegible] loquendo de actu
[illegible] quod non [illegible] de peccato dimisso
[illegible] penitentiam. [illegible] non [illegible]
[illegible] in [illegible] penitentiam
actu [illegible] non [illegible]
[illegible] non [illegible]
[illegible] de remissione peccati [illegible]
actualiter [illegible] peccato [illegible]
[illegible]
[illegible] dimissa [illegible] detestari.
[illegible] non [illegible] fuerint
[illegible] anime, nisi detestaretur [illegible]
[illegible] [illegible] commissa
[illegible] quia non potest [illegible]
[illegible] peccatum
[illegible] ad 2.
[illegible] satis
[illegible] non [illegible]
[illegible] ut [illegible] quam [illegible] ¶ Potest
[illegible] penitentia [illegible] iterari [illegible] in peccatum
recidivare. Non obstante quod [illegible]
[illegible] non potest iterari. [illegible]
[illegible] semel dimissa nunquam redeunt [illegible]
[illegible] medicine [illegible] non [illegible]
[illegible] quia non [illegible]
[illegible] medicina [illegible]
[illegible] non iteratur. [illegible]
[illegible] Imponitur [illegible] semel sunt illa
[illegible] et [illegible] relapsi sunt [illegible]

ad penitentiam intelligitur [illegible]
[illegible] relapsi non [illegible] 2° [illegible]
[illegible]. Imponitur [illegible]
ad penitentiam que [illegible] acceperunt semel [illegible]
[illegible] id est relapsi [illegible]. ¶ Notandum autem
quod est triplex penitentia. ¶ [illegible] penitentia [illegible]
[illegible] ¶ publica et sollempnis. Omnis autem
sollempnis est publica, sed non e converso. ¶ Dicitur
autem esse quedam penitentia publica et sollempnis
ut [illegible] publicum [illegible] penitentia [illegible]
[illegible] confusione [illegible] in hoc
mundo [illegible] sollempnis [illegible]
¶ Talis autem penitentia [illegible] in [illegible]
[illegible] in [illegible]
[illegible] in publico. [illegible] pu-
blicatio [illegible] sollempnis non [illegible]
illa autem que sollempnis est non [illegible]
[illegible] non [illegible]
2° [illegible] confessione [illegible]
de [illegible] semel [illegible] quia
sollempnizatio [illegible] professio [illegible]
[illegible] penitentiam. [illegible] non
[illegible] penitentie. Sed non est [illegible] in
[illegible] penitentia sollempnis. ¶ Sollempnizatur
autem [illegible] 1. In capite ie-
[illegible] In capite [illegible] omnes penitentes qui pu-
blicam sollempnem [illegible] susceperunt aut suscep-
turi sunt penitentiam, ante fores ecclesie [illegible]
[illegible] episcopo [illegible] induti sacco, nu-
dis pedibus, vultibus in terram demissis
[illegible] episcopo [illegible] et [illegible]
[illegible] decani, archidiaconi
[illegible] parochiarum [illegible]
[illegible] diligenter [illegible]
[illegible] in ecclesiam [illegible]
[illegible] cum omni clero [illegible] in terra
[illegible] psalmos [illegible]
[illegible] pro eorum absolutione [illegible]
ab oratione eis manus imponat, aqua
benedicta super eos aspergat, cinerem super
capita eorum ponat et [illegible] eorum
[illegible] et cum gemitu et suspiriis de-
[illegible] eis quod sicut Adam proiectus
est de paradiso, ita ipsi pro peccatis suis

ab ecclesia eiciuntur, postea [illegible]
[illegible] eos [illegible] ecclesie [illegible].
[illegible] eos [illegible] 2° [illegible]
[illegible]. Et videntes [illegible]
[illegible] lacrimabiliter [illegible] atque [illegible]
[illegible] non [illegible] penitentiam. ¶ In cena autem
domini [illegible] plures [illegible] ecclesie [illegible]
[illegible] et ita fit singulis annis, ut [illegible]
[illegible] in ecclesiam, non tamen [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible]
usque ad octavas pasche, et [illegible]
[illegible] de ecclesia et [illegible] usque
ad [illegible] sequentis anni. [illegible]
et usque ad finem penitentie, quod [illegible]
[illegible] 2°. [illegible] anno [illegible]
[illegible] ecclesiam. ¶ Talis autem penitentia
non debet imponi clericis nec religiosis nec
[illegible] laycis [illegible] status
[illegible] episcopo [illegible]
[illegible] in [illegible]
[illegible] imponi. ¶ Talibus autem penitentiam
non possunt [illegible] ad ordines
[illegible] in [illegible] et cum [illegible]
[illegible]. ¶ Talis autem penitentia sollempnis non
debet imponi nisi pro peccato valde enormi quod
totam commovit urbem, et non nisi ab episcopo
[illegible] reconciliatio talium.
¶ Publica autem et non sollempnis penitentia [illegible]
iniungi a simplici sacerdote, et [illegible] ipso
[illegible] ¶ [illegible] distinctione [illegible]
quod in hoc sacramento sunt aliqua [illegible]
[illegible] actus, et aliqua verba [illegible]
absolutionis que sunt [illegible]
[illegible] actus absolutionis. Sed non
requiritur [illegible] verborum [illegible]
in [illegible], quia non est hic aliquid
[illegible] vite [illegible]
¶ [illegible] 14. [illegible] in
qua magis [illegible]
[illegible] penitentia [illegible]
[illegible] autem in hac distinctione [illegible] quod [illegible]
satisfactio [illegible] sit actus virtu-
tis. Et [illegible] quod non, quia omnis actus virtutis
est utilis. Sed satisfactio cum sit debita

moralis lib. II. dicit [illegible] in [illegible] quod debemus [illegible]
ergo satisfactio non est actus virtu-
tis. Item 2. eth. c. 6. [illegible]
[illegible] satisfactio [illegible]
[illegible] aliquis [illegible]
[illegible] Distinctio [illegible]
[illegible] virtutis [illegible] actum virtutis
[illegible] satisfactionem [illegible]
Ad [illegible] satisfactio est actus virtutis. [illegible]
[illegible] actus virtutis 2. Omnis [illegible]
[illegible] quilibet actus [illegible]
[illegible]
[illegible] actus virtutis [illegible] quilibet [illegible]
[illegible] virtus [illegible]
[illegible] actus
[illegible] virtutis [illegible]
[illegible] virtutis [illegible]
[illegible] actus virtutis [illegible]
[illegible] virtutis
moralis [illegible] medium. [illegible]
actus [illegible] virtutis [illegible]
[illegible] actus virtutis. [illegible]
[illegible] satisfactio

[illegible]

2 suppleá uite ÿ qua ordiat oro.
¶ Post 3° sunt excepto ea in quo puta
e. peccat aut hic in scriptum 7 b si
tissio p̄ ciuil. In gest. 2 d p̄ relay
in dom. 7 sic p̄ orom. ¶ Dan aut
etiam sed debitis existentis esse
actus uirtutis. Utiq̄ dico de pu
apti elaratis. s. cum elicit autē
te. Ut ut omni. Ut cum dat am
Rē 10 ite uirtute disponēte eum sit ph
qui uirtute. Dare est etiam sed debitis
existentis sicut actus precept. Uirt am
ugtis sit elicit p̄ uirtute ut dis
pos ad uirtute. ¶ Cum sit g actus
uirtutis / eum op cadat sub aliq° precepto
Ou 11 et precepta legis latoris ad uirtu
te inducere intendit. Ut d. q. [illegible].
Reducit g ea ad hoc precepta ho
nora parentes. Honor ille sub lege in
cludit deuotionem 7 subuentionem in
necessitate. Noie eum parentum intelli omis
proximi. Ordo aut talis subuentionis
attendendus est sed ad duo. ¶ Primo excepto
rum q̄bus subueniat. Ut. 6. d. sicu
dum q̄uitis sibi dum extraneis. ¶ Se
cundo excepto necessitatis ubi talis et eciam
Ut sic subueniat necessitati absolute
et 3 determinate. q̄ est cum quis indiget
aliq ad uitam sustentationem suam seu
tuis. ¶ Hoc g° obligat preceptu.
Secundo q̄ super hoc post sati sine
eum sue 7 quitorum / q° actu sup necs
tatis expendunt in subuentionem a 4
q° uel d. necessarius et ¶ Illa obligat
preceptu legis. q̄ necessitati extraneorum ul
pite subueniat. q° nati q̄ 7
quitorum determinate / 7 to d. absolute
dare q° dare etiam de superfluo
excipit sub precepto. Quia dare ei q
in extrema necessitate. ¶ Dare aut de
eo q̄ est necessario 2° natur. no de eo
Rē 12 q̄ [illegible] ex libera [illegible] ordine cautio
et incipit absc. ¶ Et nota q̄ b

aliq [illegible] pure corporalis. Et cum sit
et do ad certe ad sublevationem corporis
sui corporalis indigentiam. q sunt
[illegible]. 8 visitare infirmum. 7 est q
hoc usi includitur. Versus posito
cibo poto redimo tego colligo condo.
¶ Quedam sunt pure spirituales. ut
cum dat aliquis ut sit ad subuentionem
spiritualis indigentie. [illegible] 7 sic [illegible]
in eodem. 2° dimittit [illegible]
li aq° offensis. Ut orat ut ei de
mittat / deo facit. ¶ Alie sunt
corporales rōne dati uel facti. 7 spiritu
ales rōne indigentie ad quam sublevandam
ordinat. Ut cuiq [illegible]
grate. Ut libere castigat [illegible]
quiete. Ut cum p ad bonum [illegible]
consilio consolationis. [illegible]
[illegible]. cum [illegible] consolationem.
unde ceciti uia. Dare dubitantem
[illegible] consilio [illegible] ¶ Que uero
sunt spirituales rōne dati. ul
facti. 7 corporales rōne indigentie ad
cuius subuentionem ordinat. [illegible]
orat deum / ut subueniat corporali indi
gentie. omnia aut ista [illegible]
sunt pure corporales. reducunt [illegible]
8. Ad doce in q° aliud est
[illegible] occultum. 7 ta
lis [illegible] uocat doctrina. castiga
re delinquentes / consolari tristes / remit
tere delinquentibus in se / sup portare
onera infirmitatis 7 p aliis ora 13
re. [illegible]. consule castiga [illegible]
remitte / ora. ¶ Ipso offert [illegible]
[illegible] bonis corporalis [illegible]
bonis aut sic ceta / [illegible]
iniuria. ¶ [illegible]
cum 4 fuerit infirmo. ¶ De bonis
aut [illegible] est. Nota aut
sit bona acquisita iuste 7 aut
necessaria acquirenti ad sustentationem
[illegible] 2 [illegible] de illis facere [illegible].

quia magis tenetur q aliis sub lege cui tis
n in casu / quo [illegible] indigens esset ual
de notabilis 7 sollicitus de cuius mor
te esset notabile dampnum rei publice
7 prelati [illegible] / tenetur dando ea
q̄ sunt sue necessitati esse persone /
non necessitatis. ¶ Si aut non sunt bona ne
cessaria ad sustentationem nec sed ad
decentiam status. tenetur facere etiam pa
uperibus in extrema necessitate constitutis. si aut
n° est. n sic sunt necessaria tenetur facere
etiam pauperibus 7 non constitutis
in extrema necessitate. ¶ Aut illa bona
sunt acquisita iniuste / 7 tunc aut hec
est retinere aut non. si est de [illegible]
sicut ola. [illegible] de acquisitis p inoed
cum [illegible] cta [illegible] q [illegible]
acf [illegible] sit [illegible] / 7 [illegible]
to / [illegible] accido eum pe
cunia p eo q̄ dampnata est / no fa
at q lege dei. [illegible]. Item
sic hoc [illegible] aliq° no [illegible] / q
pauperibus iuste erogat. De talibus
eum p meretricium acquisitis / non fit sacri
ficium ut oblatio ad altare / [illegible]
dali 7 [illegible] sacerdotis. [illegible] 2 [illegible]
sit offeres mercedem prostibuli in domo
dni. ¶ Si aut non sit licitum ea retinere
aut illius agit accepta est / competit [illegible]
ea restituere. [illegible] bona acquisita p u
suram uel p furtum uel rapinam. De ta
libus non potest fieri ela / sed restituti
onem [illegible] dni. Nolite etiam fa
cere. de usura 7 [illegible] ¶ Aut non [illegible]
petit eis [illegible] q̄ [illegible] acq
sita p simoniam q̄ [illegible] retinere
non possunt. quia [illegible]. Nec ille
q dedit sic repetere. quia q [illegible] debet
[illegible] / 7 si talis pecunia
data fuit sub [illegible] ut q [illegible] n
est in culpa [illegible] / in casu in
[illegible] data fuit. Si aut [illegible]
culpa / pecunia [illegible] alia mo

nasterio q̄ illo q dedit [illegible] in
[illegible] monasterii. [illegible]
nasterium [illegible] / [illegible]
[illegible] ¶ Ut [illegible]
[illegible]
[illegible] de bonis monasterii no
[illegible] dare sine licentia abbatis data
uel [illegible]. n sibi aliq bona [illegible] sit
ad dispensandum [illegible]
[illegible] sine [illegible]
[illegible] excepto [illegible]
[illegible] 7 [illegible] posse
[illegible] alias uel [illegible] / uel [illegible] licitum
[illegible] etiam facere sine
licentia [illegible] ¶ [illegible]
posse no [illegible] / [illegible]
sunt possessio dnorum suorum. [illegible] no
[illegible] facere [illegible] modicas [illegible]
iequit [illegible] q̄ [illegible].
[illegible] in casu [illegible] licere posse
dare / 7 sine [illegible] uel assen
su. ¶ [illegible] bonis / illa
n mala sunt [illegible] 14
[illegible] ut [illegible]
a malis. [illegible] tolle
[illegible] panis tollere [illegible]
[illegible] negligit / qua [illegible] panis
[illegible] / at [illegible]
¶ [illegible] sibi [illegible] etiam facere hoc mo
. Ex [illegible] actus spiritualis uel corporalis 10
[illegible] rōne [illegible] agere in
[illegible]. [illegible] 7 [illegible]
[illegible]. Tale g° etiam [illegible]
[illegible]
[illegible] no oportuit
de hoc dari preceptum. [illegible] de subue
nire / [illegible] quia no [illegible]
[illegible] cor. 3. [illegible]
¶ [illegible] debitum
[illegible]
[illegible] de necessitate uirtute

Cum illa auctoritas / melius dicitur est. Vel dicendum
aliter opposita questionem. sicut patet in glo.
[illegible] ea. a. dicit quod cum aliquis vult
sua compellit satisfacere / sicut confessio sit
fiendus / illa satisfactio non dicit proprie virtu
tis vel propter opinionem audientis compellitur /
an confessus non satisfacto deo :—

16 Queritur d. 19. quomodo aliqui de 2a
parte satisfactionis. s. de ieiunio
¶ Vtrum ieiunium sit actus virtutis. Vi
detur quod non / quia ubi corrumpitur fundati sit co
mmuto. Sed ieiunium importat dimi
nutionem a cibo in quo non potest servari vir
tutis medium. sed [illegible]. ¶ Item ieiunium non con
sistit solum in abstinendo a superfluis
cibis quia hoc est necessarium. Sed in maius
sed quod subtrahit de cibo naturae debito usque
mortis. dicunt aut secundo. Non differt ma
gno vel parvo tempore te interficiat. Sed
cum nulli liceat occidere seipsum / videtur
quod nulli liceat ieiunare. ¶ Contra est quod
dicitur. Ieiunium est ipsa virtus / et omni
genere virtutum fundamentum ¶ Respondeo dicendum
quod omnis actus qui in sua ratione / malu
dicitur ad quod dicitur medium virtutis pertineat
potest dici actus virtutis sed est de se
quo possit sibi bene et male / et non
datus infirmitati non sequitur / quia
ad malum deflectit inclinans. vero
virtutum / et delectationes carnalis concu
piscentiae supervenientes concipere [illegible]
[illegible] [illegible] ad eas / medium
est in refrenando ab eis. sicut patet in te
mperantia. Et ergo non est ieiunium actus
quod competit / quod [illegible] delectationibus gu
stus. s. cibis sit subtrahitur / et quod in
ratione sua / medium virtutis importat
et est actus virtutis dici potest ¶ Ad
primum dicendum [illegible]. sicut patet d. 4. [illegible]
et hoc patet [illegible] utilitate. quod est
quia vitia comprimit. dicitur confessio d. 4.
dicit quod ieiunium / animat vitia domingi.

¶ Cor eleuat ad spiritualia et omnia
[illegible]. De summo bo. per ieiunium / et
alia mysteria et caelestia revelantur / 3a
quia per ieiunium disponitur homo ad ve
ritates. d. confessio d. 4. omnis ieiunium
dicit quod ciminos sufficiat ieiunium / sed est
quia disposito ad vincendum diabolum. [illegible]. ii. d.
ieiunia fortia tela sunt / adversus
temptationem demonum. sed cito [illegible] ab
stinentes devincuntur. Hoc Ieronimus d. 4
et c. ¶ Sed hoc aut preceptum non omnes
obligantur. secundo non est ut actus
virtutis tantum / sed precise ratione hui[us] quod
superaddit statutum ecclesie / non est de in
ro non / nisi divino. et de iure posit
ivo. Tali aut iure sublata talia
vel [illegible] / quod possit bene vel male
[illegible]. et ideo intentio legislatoris non
est velle non esse de obligare homines
ad cuius observationem intuens legis ipsum tu
excusationem. Vnde ex de observatione le
gis. dicit quod legi non subiacet necessitas
¶ Sunt aut plures [illegible] leges optima ex
cusatione a non ieiunium ¶ Pro pueri quod
indigent multo cibo / s. propter nutrimentum
et augmentum / et quia non est in eis virtus multum va
lida / non possunt simul accipere multum de
cibo / quia non possunt vel numquam [illegible] [illegible] in
digent frequenti sumptione. Tocius augmen
tum / non competit eos ieiunium. Tempus aut aug
menti est usque ad septenarium ut in pluribus
vnde ergo de iure non sunt eis omnia ieiunia
ecclesie [illegible] [illegible] quod appropinquat / sic genera
commendanda ieiunia ¶ Et mulieres pregna
tes. quia indigent nutrimento post fetum
[illegible] [illegible] aliorum [illegible] [illegible]
[illegible] quod si non satisfaciunt appetitum / pos
sunt [illegible] perdita. non obligantur ad ieiunium.
¶ Sicut nec [illegible] / quia propter debilitatem non pos
sunt simul sumere quod necesse est ¶ Sicut nec
[illegible] senes / quia in eis est calor debi
lis et [illegible] / sicut [illegible] indigent [illegible] si
mul sumentes / [illegible] obtunderetur in eis
vel extingueretur. et non possent digerere
¶ Sicut [illegible] [illegible] aut cum grandi labore [illegible]

vel possent laborare ieiunando et indigent
multo cibo propter consumptionem magnam humidi quod
fit in eis. Debent tamen petere dispensationem
a suo sacerdote super hoc / et [illegible] [illegible]
aut qui nolunt [illegible] operarios in diebus
ieiuniorum / non eo pacto quod non ieiunent non ex
cusatur [illegible]. Quando possunt cum honesta
labore [illegible] [illegible] ieiunando / non excusatur
[illegible] ¶ Sicut peregrinantes ad loca sancta tempore
ieiuniorum qui peregrinationem non possunt differri post
tempus ieiunii vel anticipare / et sicut tanti
laboris quod non possit ieiunare ¶ Sicut
[illegible] hospitati nocte [illegible] quod
in [illegible] non possunt tantum habere de cibo quod
eis sufficit pro illa die. Vel et quando [illegible]
[illegible] media debilitati ieiunium sustinere

19 non possent ¶ Vtrum aut ieiunium sit. [illegible]
[illegible] ieiunium [illegible] / [illegible] [illegible] quibus [illegible]
[illegible] comedit / tale ieiunium non est actus virtu
tis abstinentiae / nisi [illegible] [illegible] ¶ Respondeo in ieiuni
[illegible] est actus virtutis tantum / et [illegible] est actus abstinentie
[illegible] [illegible] ieiunium est frenare delectationes
gustus propter [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ne [illegible] comedat in die sed non ¶ [illegible]
[illegible] ieiunium [illegible] / [illegible] statutum est ad satisfaciendum
[illegible] [illegible] [illegible] quod non [illegible] [illegible] ab
[illegible] ab aliis [illegible] / [illegible] ab [illegible]
quod alias posset assumere salua virtute
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] abstinentie. [illegible] quod non [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] / [illegible] ieiunium
[illegible] importat [illegible] virtutis / et superaddit
quandam abstinentiam ab [illegible] quod non [illegible]
medium virtutis. et quia ieiunium est [illegible] [illegible] abstinentie

20 [illegible] est actus virtutis abstinentiae ¶ Tali aut
ieiunium [illegible] est abstinentia ab esu carnium
[illegible] [illegible] d. 4. [illegible]. Vbi dicitur [illegible]
est ut [illegible] [illegible] acme [illegible] abstinentiam.
ab omnibus quae [illegible] [illegible] [illegible]
genere carnis ieiunium. [illegible] [illegible]
caseo / et ovis. [illegible] de caseo et ovis
non est [illegible] in quadragesima [illegible] [illegible] ubi
est consuetudo abstinendi ab illis in quibus ieiunium
[illegible] [illegible] carnium multum commovent concupiscentia
carnis / [illegible] domandam [illegible] est institu
tum ieiunium. [illegible] aut vini non prohibe
tur [illegible] [illegible] [illegible] est [illegible] [illegible]

carnium et potum vini. quia carnium
esu magis commovent ad [illegible]. Re
spondent quod hoc non est ratio / quia vini
est quod assuetus [illegible] commovet ad [illegible]
[illegible]. Dicunt aut quod ecclesia magis [illegible]
habet hoc [illegible] [illegible] [illegible] ¶ Vna
est quia difficilius est abstinere a vino
quam a carnibus. [illegible] si [illegible] potum
vini [illegible] fuisset [illegible] [illegible]
transgressionis [illegible] propter [illegible] [illegible] [illegible]
¶ 2a ratio est quia ieiunium [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] aut [illegible] [illegible]
[illegible] ieiunantibus [illegible] [illegible] [illegible]

21 vini. ¶ Sunt aut certa tempora constitu
ta ad ieiunium. [illegible] [illegible] [illegible] in quibus
[illegible] anni sunt constituti dies. [illegible]
[illegible] ieiunium. [illegible] [illegible]. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ascensionem domini
de confessio d. 3. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] non precipit sed suadet. [illegible] [illegible]
consuetudo approbata / compellit preceptum /
¶ [illegible] omnes vigilie apostolorum. Philippi
Iacobi et [illegible] [illegible] / [illegible]
[illegible] Natiuitatis [illegible] / [illegible] / Assumptionis
[illegible]. Iohannis Baptiste, [illegible] [illegible]. et
[illegible] [illegible]. Si aut solemnitas natalis
domini venerit [illegible] feria / possunt fideles
quod non sunt [illegible] voto vel observan
tia regularium comedere carnes ipso die
[illegible] [illegible] [illegible] abstinere / non [illegible] [illegible]
¶ [illegible] si in aliqua [illegible] / [illegible] ad ieiunium [illegible]
[illegible] / [illegible] non [illegible] / observandum est ab

22 [illegible] [illegible] ¶ In [illegible] [illegible] ieiuniis
hora comedendi deputatur ab ecclesia
Nona. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
occupata est [illegible] [illegible] assumptum. Occupat
aut [illegible] [illegible] cibum [illegible] [illegible] in digerendo
[illegible] [illegible] digestio quia fit per calorem / [illegible]
[illegible] [illegible] aptum digestioni / [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] / [illegible]
[illegible] [illegible] radiorum solis [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] virtutis [illegible] ¶ [illegible] occupat
in [illegible] cibum digestum [illegible] [illegible].

Unde quod requiritur q. calor qui est in nutrimento fu-
erit decoquere usque ad extremas partes
corporis. Calor autem hic ille dedicatur
calor solis quando complet spera a spatio
spere quod fit hora vj. quia tunc est in medio
celi et opus completum est, et ideo ex hoc tempore
scindit cibum. Et ideo ieiunium dicitur compara-
le, ideo ad deum accedis super celum corporaliter
est. non tamen est quod humor cibi assumpti
deficeret, et uirtus illius debilitetur. Hec
hora nona, in qua in ieiuniis ecclesie comedi-
tur. Cum autem ieiunium sit uirtutis, unum
ab illicitis uoluptatibus facit abstinere quod est pro-
prium ieiunii. frangitur ieiunium. propter quod aliquando mortale
peccatum est. Est actus uirtutis abstinentie. hoc
hoc frangitur per gulam que est peccatum mortale. Hoc
est ieiunium institutum ab ecclesia. hoc frangitur
per contrariam gulam que est peccatum mortale. magis hoc
ieiunium statutum ab ecclesia includit id quod est
necessarium de actu uirtutis abstinentie. quod
ad id quod dicitur ex statuto ecclesie. Sed
frangitur per gulam que est in comedendo preter
formam ecclesie comedendo alios cibos prohibitos, vel
preueniendo horam innuitur notabiliter. sicut habetur
in glosa. de. 1. Solent ut hic dicitur. nullatenus
reddendi sunt ieiunantes, qui manducant
ante uespertinum celebratum officium. Et ideo in
ieiuniis. que tempore. Et uespertinas ho-
ras et cetera. Sub hora tamen uespertina comprehen-
ditur tempus ab hora none inclusiue, et
ulterius. propter quod possunt accipere horam none, sicut
per modicum ante illam horam comedat, non
frangitur ieiunium. comedendo autem hora sexta in aliquo
derogatur institutioni ieiunii. non tamen sunt di-
cendi transgressores statuti ecclesie. maxime quia
iam inualuit consuetudo comedendi tali hora
apud multos. Item est mortale quibus frangi-
tur ieiunium quod est uirtutis abstinentie qui ponitur
que ponitur de consecratione. di. q. comedit hor-
ulum et frangit, laute, nimis, ardenter, stu-
diose. Item prima in quantitate. et aliquas pe-
culiares ex ratione sic expressit, quibus autem
istorum mortale est peccatum gule saltem ueniale
non tamen frangitur ieiunium. possunt tamen esse tan-
tus excessus, quod esset peccatum mortale. et sic fran-
geretur ieiunium quod est actus uirtutis
abstinentie. et in aliquo casu ieiunium ecclesie. Eo.a
Nec est mirum quod predicatori dictum, reprehen-
dere illos qui nimis delicatos cibos
querunt, in quibus diuites uolens ar-
tare ad cibos pauperum. quia ut dicitur.
d. q. Non cognitur diuitis cibus
pauperum uesci. Verumtamen consuetudinem in
firmitatis sue. sed debitum sit abstinere
non possunt. Habere autem uinum de mane d' mane 19
et comedere electuaria de sero cum de-
lectatione, licet dicant aliqui quod frangit
ieiunium, hoc tamen a doctoribus non tenetur. Quamuis
et aliquo modo nutriant, in hoc tamen non est sum-
ptus usus eorum, alias frangeret ieiunium bi-
bens uinum in collatione de sero, quod hodie
ad decoctionem. Sed tamen qui bibit uinum de
mane, non ad extinguendum sitim sed famem
eludendam, et comedat de sero magis quam electua-
riorum de sibus, fames, facit in
fraudem statuto, et quantum frangeret ieiunium
quia legem frangit, qui in fraudem legis ad
facit. De bono tamen quod consuetum est in ma-
nu apotecarii: magis quam in sero. Nam
potest post prandium, et subuenit siti et iuuat
digestionem magis per ipsum potum, facile despi-
citur nutrimentum ad singula membra. super
autem ieiuno stomaco plus nocet quam
proficit. Ideo sed aliquando dicitur quod totum quod
dicitur non est mortale si conditionaliter ab extremis
sed accipit et totum certum. Hoc quidem est pu-
ram uim sit multis alii. Et quod est pater
primus et multus infirmus qui carnem comedit
per abstinentiam. b. in aera spirituali. quod quod
est, modicum aliquas, uolenti cenare uel
non potest, est satis. et ideo ieiunium non omnino
perit meritum uirtutis. ideo autem merito non
consistit in medio siue. Sed hec lacius in
quantum est saluatur. Quamuis enim illa licet
et deo, quibus per gratiam salua uirtute non
licet, non possunt sermone determinari
et ideo qui committit ad quod licite possunt uti

non est dicendus propter hoc a uirtute discessisse.
Secundo Cum non potest necessarium in cibis
sunt 2. Primo in quantitate ad conseruationem nature
tale necessarium. Sed et hec per cibum non licet, licet
non licet occidere seipsum. Sed hoc non
est ualde modicum. quia natura est contenta mini-
mis. Secundo in sui necessitate, ad continuandum in
uirtute corporis. quia accipit in debito sta-
tu. propter hoc sed secundum se propter rationem ad ea que in-
cumbunt facienda ex officio, uel secundum statum
eorum cum quibus conuiuit. Tale necessarium non
debet subtrahi. Hoc est contra de rapina
offerre hostiam. si propter ieiunium impedit
quis ab his operibus debitis, aliquas obligationes
Cum. scilicet. De rapina magis holocau-
stum offert. qui uel ciborum nimia egesta-
te uel macie uel sompni penuria in-
moderate corpus affligit. Sed si tanta est
abstinentia quod hoc impediat ab operibus ui-
rilibus quibus non sit ad illa obligatus,
indiscretum est ieiunium. et si non est illicitum
Cum. scilicet. Nichil hoc dignitate amittit
qui ieiunium cum uel uigilias nimias
sensus perfert. Item accipit ualitudo
corporis, sed oportuna dispositionem corporis, et
quia caro contingens in suo robore diffi-
cilius subditur spiritui. ideo necesse ad ua-
litudinem est accepta, et si licere ac-
cipi posset, tamen laudabilius subtrahitur
Sed subtractio non mittit morte accele-
rat, cum frequentibus uitalibus et licitis
et superfluis qui contrarietatem prouenit.
Ideo propter subtractionem non est dicenda mortis
occasio. Subtractio autem quod non propter in secundo
modo est necessarium, est de uirtute temperantie. Ca
ca. 24
Alia autem est quod 1q. 23 q. sunt consideranda
circa orationem quod est 3. per satisfa-
ctionis. Primo autem quod ideo est oratio et cui-
us potentie sit actus. Et uidetur quod sit actus
uoluntatis. Quia nam est orare cum de-
siderare ideo quod in oratione petitur.
Sed desiderare est actus uoluntatis

Sed contra est quod est. de. Damascenum. li. 3. c. 23. oratio 22ᵃ
est ascensus intellectus in deum. Sed et actus in-
tellectus. Respondeo dicendum quod oratio accipi-
tur uno modo pro desiderio, oblato dei ad actio-
nem quod ipse desiderans ordinet in ipsum.
Et secundo oratio quedam ascensus est intellectus
ad deum. qua ascensus est uoluntatis ut dilectio
et intellectus ut contemplatio. Unde glosa su-
per 1 ps. cui alteritate ad eum dicitur: sicut in
hendo et duobus pedibus gente cantibus
eundo. Sed ponitur ad directum intellectus
et ad ascensum affectus, et sic accipitur oratio
sed quod distinguitur contra obsecrationem 1. ti. 2.
et in glo. super 10 ps. Dic ante omne
desiderium. in ut dicitur. Nunquam desinet orare
qui non desinit amare. Secundo. Orare
dicitur est quod petitionem desiderium deo loquendo
proponere, per modum supplicationis. Et sic orare
est actus intellectus. Sic dicitur, quod habet
mouentis. et sicut ysidorus. di. quod orare est
dicere. Est autem oratio actus uirtutis licet 26 22ᵃ.
est autem latria actus exhibens deo ho-
norem tamquam suum summum dominum, in quantum
ipse est sanctorum causa et conseruatio mundi. Cum
autem hoc orando ad petit ad quod ordinet
in ipsum, sic in suam auctoritatem suorum bo-
norum exhibet et honorem protestatur in eo summum
dominum, propter quod sicut quod oratio est actus uirtutis
latrie, est in actus uirtutis ponitur. Magis
hoc orat deum ut per hoc satisfaciat ei de-
fecto. Tendit autem ipsa oratio sub precepto. 21 ca
Dicitur ut sicut illi qui professi sunt medi-
um est deum et populum constituti ministri ecclesie te-
nentur ad aliquas determinatas orationes, ut ad
horas canonicas. ex officio et mandato eius pro
rendere ad deum pro populo. Item dedicatione et
quibus tamen, exhibere ipso quod tamen ad patriam
et loca sancta que non est diuinitus datum
occupari non possunt, ut ab ipso petant. Sed
est ipse stat in tigris magis uult ut ipso
sanctum ut dicitur legis. ut ipsa oratione nostra
moneamur ad accipiendum beneficium. Item autem
que ecclesie ministerio non fungitur. Episcopus oradi
uidetur dictare, cum ex canone institutio
teneatur diebus dominicis et festiuis diui-

mis officiale mtecc / ut conformet sua
mentem mistice oratibus p[er]p[etu]o. Est
sceptu de orone affectum. Dicitur p[ro]
luce. 19. ecce ego orare / et o[mn]i q[uo]d obligetur in
28 sed ad sp. Est aut oradus sollus de
eius dator eorum petit. g. sm. et le
que est sollus dari p[otes]t. q[uod] graula eo
vel q[ue] petenda sunt sed q[ui] dare pot
Sunt oradi et sci eius procuratores et
a[d]iutores oronis et petitionis n[ost]re ip[s]e
e[st] adiuvat orones presentando ea[m] au
ditorem suis oratoribus. Apoc. 8. Ascendit
fumus aromatum de orationibus sanctorum de
29 manu angeli cora[m] d[omi]no. Continua
petenda in orone. Eccl. declarat
q[uod] aliq[ui]b[us] sic illa q[ui]b[us] no[n] possumus ma
le uti. sic virtutes / gra[tia] / et gl[ori]a. Que
dam sunt q[ui]b[us] possumus uti b[e]n[e] et ma
le. et sunt petenda sub conditione. ut b[ona]
temporalia. si ei sunt utilia ad salutem
eius uo q[ui]b[us] b[e]n[e] uti no[n] possum[us] nullo
modo sunt in orone petenda. Adhuc aut
30 oro est et uocal et mentalis. dicitur est o[mn]i
Una privata qua q[ui]sq[ue] p[ro] se sic [illegible]
sed cum uoce et sine / sed q[uo]d orati placet. Alia e[st] pu[blica] q[ua]e fit p[ro] aliis
q[ue] magis sunt sacre misse ecc[lesi]e / et d[ici]t[ur]
et uocalis / ut alii auditores excitet
et ad devotionem / et ad continuand[um] men
tem sua oratibus / p[ro]p[ter] hoc sunt insti
tuti ca[n]tus ab eccl[es]ia. Un[de] d[icit] Aug. de se
q[uod] flebat ubi[que] in ymnis et canti
cis suaue canentis eccl[es]ie. Adiungitur
uox oroni p[ro]p[ter] 3 / ut excitet
ho aliis scriptum ad devotionem orationis
2o sit mentem custodiat / ne ua
get / mag[is] e[nim] retinet ad unu[m] si uba
oratis affectum coniugat / 3 ut ex
uehementia devotionis in orante uox
surgat / q[uia] fervor superior uiriu[m] si g[ra]t[iosus]
fortis q[uia] ad inferiores redundat
cum cu[m] mentis oratis p[ro] devotionem
accenditur / in flet in suspiria et
iubilos et uoces magis d[ic]t[u]r erumpit

Quarto p[ro]p[ter] debitum iusticie. q[uia] deo cui p[er]
orationem reverentiam exhibet / no[n] sol[u]m interius
et corde sui sed ex[terius]. Est aut oronis et
officium triplex: una in merendo / et hec est sa
tisfactoria / alia in impetrando / alia
in reficiendo spiritum orantis / ad p[ri]ma et s[ecunda] talis
nullam aut op[er]a efficaci[ter] sed uocalis
oro / si ea no[n] procedat / aut concomitetur
et meditatio cordis / aliter e[nim] no[n] est ac
tus moralis. Dicitur et cetera no[n] e[st] mo
tus / h[ic] p[ro] conponem ad meritorie actu
mentalis. Item assit intentio debi
ta et actualis in principio uocalis orationis
a qua postea no[n] recedit / intentio tamen
et uocalis oro / n[ec] postea interrupit p[er]
contrarium. Sic cum aliquis incipit
peregrinari ut ad deu[m] actu / et bona inten
tio / tunc sequens actus vel continuatus
et dicitur sine intentione / quia cessat
intentio actualis. Sed efficacia refectionis spi[ritus]
orantis / no[n] est actualis oro / si quidem
ea concomitatur intentio et de mente [illegible]
1. cor. 10. si oro lingua / spiritus meus
.i. cogitatio / orat / mens aut mea sine
fructu e[st]. Convenit aut applicari pot
intentio uocali oroni. Aut e[nim] applica[tur]
do cum ad uerba q[uae] dicit / aut ad se[nsum] q[uo]d
petit / aut ad eum cui oro porrigit
et cuiq[ue] istorum modorum assit intentio non
e[st] necessariae uocalis oro ad meritum. Sed
intentio meritoria e[st] q[uia] forma / et s[ecundum] q[ui]d 29 con
cipio in illo de virtute oratis. puram
oro e[st] q[uae]dam ostendunt devotionis / magis ita
accendit / ut cum ad deum se postulaturi
gratia / p[ro] amore et magnitudine [illegible]
et petitionis allevi[ate]. Nimia aut
intentio ad uerba dicta impedit orationem. unde e[st] contra
exceptum hoc / q[uia] cum uult nimis in p[ro]ti[nu]o
cantare de ubis s[upe]r nimis occupat uba
dicta. Impedit q[uod] talis intentio mentem
q[ui] est de deo tamen postulata et ad istum
ag[itur] postulare. Sufficit g[ra]t[ia] q[uod] forma intentio
et talis q[uod] sufficit ad plenam fructum [illegible] 32
hora / Exaudit aut omnis oro sca

debito modo / et si no[n] statim / p[ro] illo tamen tempore
q[uo] divina misericordia / uidet utilius esse ordinanda
pensatus. Unde sup[er] Job. Quedam no[n]
negat / sed ut congruo dent tempore differunt.
Exaudit aut q[ui] oro s[ecundu]m debito mo[do] sca
facit q[uod] petat humiliter et fervente q[uod] bona
mentem q[uo]d e[st] p[ro] p[ro]prio petens e[st] perseverante
et utile ad salutem / q[uia] orans sit sca
dus in fide. Talis oro semper exaudit
Mag[ister] ho erat p[er]fecte / quis no[n] ipse sem
per p[ro] a[liis]. Un[de] Lu[c] sup[er] 10. exaudita e[st]
omnis sci p[ro]p[ter] reverentia[m] / no[n] aut peccatoris. Un[de]
q[uod] tamen dicitur. 1. q. 1. Cum electo degressus fu
erit oratus p[ro] p[ro] / citius facilius exau
dit. Deus p[ro] necessitatibus proximi clamat. Gl[ossa]
23 Exaud[it] aut q[ui] no[n] e[st] de exaudientibus orone
et est meritoria. merito e[nim] debet magis
s[ecundum] iustitia[m] sed petito oratis exaudire p[er]
g[ra]t[ia]m / et tamen quibus orones sunt in mortali
peccato / no[n] sunt meritorie / et loquendo de
merito. exaudiuntur tamen q[ui] ad id q[ui]d p[er]
petunt oratores s[ecundu]m affectus seu condiciones pede
ut eius sup[er] 10. respondens ad illud ce
c[us]. Deus peccatores no[n] audit dicit adhuc
munere loq[ue]ns. Si e[nim] deus peccatores no[n] exau
diret / frustra ille publicanus oculos in terram
demittens / et pectus suum percutiens diceret
Domine propitius esto mihi peccatori. Sunt aut
34 orationis / efficacia est illa qua e[st] docu[i]t
.8. sermo. Qua certius exaudire reddit
Auctoris dignitas / ipsius oronis senten
tiosa brevitas q[ui] multum concludit uocalis
orationem / petitionum utilitas. qua[re] s[ecundu]m desi
dare et petere debemus q[ui] in hac orone
ponitur. Dicitur Aug. ad Probam. Alibi quid
ua dicens orando / nil aliud dicens q[uod] in ista
Dominica orone positum est. Sunt ipsius aut
34 Ra satisfactoris operis / ita uidetur exaudiri est
ipsa et debita mentem sca quam ... conti
net virtute oratis / et ieiunium. Ipsa et elemosina
cum datur / obligatur ad orandum q[ui] ieiunus et
alia bona faciens si adest facultas p[ro]
ipso dante / inquantum dat p[ro]p[ter] deum / est.

. q[uo]d q[ui]d sca oblatio deo fieri. oblatio aut sca
do sacrificia cum oblationis. Inquantum bona
corporalia sunt ad substitutionem corporis / subtrac
tio corporis petitum aliquo modo sub virtute ie
iunii. Dicitur et in orone aiam in men
dat regimini corporis et ex[ter]ius cal[ida] mens de
licatiue sic sub virtute ieiunii. Item
s[ecundu]m satisfactoria est oia qua oro in[ter]
p[ro] ieiun[i]o. Et no[n] dicitur in illa q[ui] ad oronem
p[ro] s[e] dignior e[st] oro / q[ui] datio et cetera / sed q[ui]
ad usum / utilius est dant elam / q[uia] ora
re / et tamen oro et ieiunium p[ro]sunt apetito
no[n] tamen p[ro] modo meriti. Sed et p[ro] modo conflictiu[m]
Sic de illo demonio q[ui] deputatur
erat ad malignand[um] homines. Unde Matheus. 17.
ca. 11. q[uod] cum no[n] potuit in orone
et ieiunio. Ultimo p[ro] pre condiciones paratur de
orone dicit / q[ui] p[er] q[ue] in eodem conditionibus. Aliud
ad aliam partem / debet dari. ibi accipe metrum
p[ro] alia materia q[ue] conprehendit metrum et uersus.

Adhuc de bitio usque d[icitur]. Nona sunt
aliq[ua] requirenda de restitutionem debita
et de uita et de p[ro] satisfactoriis. Et
uidetur q[uod] no[n]. Non tamen satisfacit n[isi] q[ui]
penitebit / sed ad restitutionem tamen quam ille
q[ui] no[n] penituit. Unde dicitur Aug. Damasus
Euangelium. Filii ad restitutionem uasorum ea
sua defraudat argenti. q[ui]a penitentes si
uiventer. Ergo tamen et si sedes illorum
dominum q[ui] exaudit. et tamen multa sunt sedes
usurariorum q[ui] no[n] fuit penitentes p[ro]pria con[scientia]
s[ed] restitutio no[n] e[st] p[ro]p[ter] satisfactio. Ego 23 restitu
tio e[st] tanta recompensatio p[ro] iniuria uel dam[no]
no[n] illato. Sed hic ad requirent de satisfac
tionem / et restitutio e[st] alia satis. Item de
q[ui] id opus dicitur esse p[ro]p[ter] satisfactionis p[ro] ... s[ed]
divina iusticia solutur ul remittitur
p[ro]p[ter] pene debita p[ro] peccato. Ergo aut
Aug. ... justitia tamen dicitur si dup[lex]
mentem ostendat. Uno modo dicitur iustitia[m]
Eadem ... ei / et p[ro] p[ro]pono ad ta
le iustitia[m] restitutio e[st] alia p[ro]p[ter] satis nu[m]ero de
actu e[st] divina bonorum ... satisfacti q[ui]
de receptis no[n] tamen s[ed] remittit ad ...
cum gratia. Sed q[uod] ut p[ro] illo actu remittatur

quod aliquis propter poenam debitam pro peccato satis-
faciendum propter liberalius multum suo creditori
convinctus / obligatus sit ad aliquid, eidem Deo
per actum conversionem quam fecit / remittit poenam
eidem propter hoc quod fidelis obsequiis quas aliis
impenderet tenebatur. Alia est iustitia Dei
remittendo pro voluntatibus in volendo restitu-
ere unicuique quod suum est, et proportionem ad
istam iustitiam non est propter satisfactionibus non
esse fingere iustitiam potest satisfacere Deo
prius quam ad quod sibi erat obligatus. Et si non
punit. Vel si tota poena pro peccatis debita
remissa sit. Unde Anselmus. Et Dominus. Tu reddis
quod debes Deo / et si non punisti, non de-
bes hoc computare pro debito, quod debes pro
peccato. Et similiter licet tota poena peccato
debita non remittatur quam quod remittitur Deus
quod si pro iustitia remittit aliquid poenam
poenae peccatis suis debitam, iuste facit
quia sua condecet bonitati. Si autem non remittit
iuste facit / iustitia 2o modo. Et licet isto modo
non sit propter restitutionis / est enim attributum ad sa-
tisfactionem / quia non sufficit quod Deo satisfaciat pro peccato
quando non vult rem alienam restituere
enim quia non vero quod restituit / eum sine actu tem-
pus si possit. Ubi quoque damnificans tenetur
ad restitutionem damnificati per hoc quod adiecit
damnorum quod intulit. Potest esse damnum
in bonis animae / et hoc dispositive tamen
... spoliando verbo aut opere ad peccatum. Et talis
tenetur ad restitutionem inducendo verbo vel opere
ad bonum animae / et pro ipso orando vel orationes
procurando. In bonis corporis, quod damnum accidit
aliter mutilando vel alias corpus debilitando. Et
quamvis non possit restituere membrum
obligatur tamen ad refundendum alia bona pro illo
damno composita quantum licet et quantum damp-
num et potest damnificatus. Et hac satis-
factionem debet facere ad arbitrium bonorum viro-
rum. Si autem ipse teneat ad restitutionem
prout quanto alius plus damnificatur, tanto ma-
gis ad restitutionem tenetur. Bona autem corporis
excedunt bona exteriora / et bona animae bo-
na corporis. Extra q. 1. cum fama colla-
tum ... mortis damnum ... temporalium ...

stat. Et lib. quia fama non minus est quam possessio tem-
poralis / tanto magis tenetur ad restitutionem ille qui pro-
ximum damnificavit in fama quam ille qui in
rebus exterioribus et cetera paribus. Potest autem
quis aliquem damnificare in fama. Uno modo
verum crimen imponendo, non servato ordine
et modo debito / et talis tenetur alleviare infa-
miam ... si non bono modo processisset. Hoc
dico si non est / et tenetur ad aliquam recompensationem ad ar-
bitrium bonorum virorum / non enim tenetur dicere se falsum
dixisse quia mentiretur. 2o modo / falsum crimen
imponendo. Talis tenetur dicere falsum posse
sibi de restituendo famam laesam / dicendo falsum di-
xisse / et si credere nolunt est infamatus
quia quis tenetur quod servare proprium fa-
mam magis quam alienam / magis enim restitu-
tionem famae videtur quod servare proprium in
vide. Tenetur et homo autem sui proponere bono
famae suae. Et 3o modo falsum crimen indirecte
imponendo, tum scilicet negat crimen verum quod impo-
situm alicui. Quia si satis inducat cum quo sit ac-
cusatus. Talis quamvis peccet quia mentitur
negando crimen verum quod impositum, non tene-
tur tamen nisi ad salutem / alias restitutio
famae / confitendo se crimen impositum fu-
isse / et hoc dico si ille in imponendo
sibi crimen vero non servavit modum et
ordinem debitum. Sed si non potest probare
vel si non coram iudice debito / vel alias
... et ... non servatis. Talis
... imponendo crimen / sicut cum publicus
et famam suam infamatus. Et aliquis
enim dicit quod tenetur restituere famam proximo
quod sibi impositum quod negavit /
ergo hoc satis damnum videtur. Quia pro crimine
imposito est dignus suspendio / quod alia
... poena et confusione / si fiat publice
et confessio. Certum est quod tenetur per tempus
recipere quod meruit in tacendo. Et talis
damnificans alium in ... ceteris
paribus tenetur ad restitutionem / non solum principalis
damnificator / sed et omnes participes in
ipso crimine. Et autem participantes. Unum, novem 38
quae dicuntur versibus continetur. Iussio, consilium, 39
consensus / palpo / recursus / participans mutus.

non obstans / non manifestans. Ille est qui
iubet fieri / qui imperat quod ... est causa
prima / quae plus influit in actum quam 24 / consi-
liator et participans / si suo consilio ille damp-
nificavit / etiam non fecisset. Consentiens et
... concessit ... sine quo non fecisset damnifi-
catio secuta. 2. q. 1. Notandum. Ubi dicitur
quod facientes et consentientes par poena con-
stringit. Palpo id est adulator qui malum
laudat et commendat rapientem / et favorem
exhibet ei / sic se exhibet / quod gratiarum actionem
quod ille movetur ad damnificandum. Ille et ad
quem damnificans recurrit. Et qui ad proca-
ratorem ... Ille et qui assistit et ad-
iuvat damnificantem participantem ipsam.
Ille et qui potest impedire damnifica-
tionem sine suo periculo. Ille et cuius
officio ... defendere / et non se opponit
si nota et offensa et iniuria. Non est carens
scrupulo ... ex ... et manifesto faci-
nori desinit obviare. Ille et qui ... pro
gratis audierit. Sicut ab ... ...
... raptorem vel
damnificantem / cum posset sine suo
periculo respondere ... Et liber ...
tenetur in solidum / sive enim restitu-
ente ... alii non tenentur damnifi-
cato / sed si ipse debet tenetur eam red-
dere ei qui ... restituit. Ille autem qui tenetur
restituere tenetur restituere quam citius bono
modo ... de voluntate debentis ... nisi
... expressa vel ... ...
... regulis iuris ... omnibus obliga-
tionibus / in quibus dies non apponitur ... deb-
et ... et ... et ... est
acceptum rem alienam invito domino, nisi ...
retinere. Sed sicut ... tenetur non accipere. Ita
... non retinere. Quamquam autem ille qui debet 40
restituere / sit ... remotus / quod non possit
... restituere sine maioribus expensis quam
... restituere ... / ... ...
... ... / nisi ille ... ...
... Et ... ... ille

est ... est restituere ... pauperibus ...
... ubi est ... talia fieri ...
... quia in ... non ...
... non restituit ... ille qui accepit. Si
autem ille est ... et ... ...
... non ... restituere quia ... ...
... ... qui damnum
intulit. Et ... non ... et
... Ille et qui ... damnum ...
... facit / tenetur ad restitutionem
... non obstante ... consuetudine. Ita
ut dicit extra de ... Quia consuetudo ...
... non ... corruptela ab
... Illi autem non sunt innocentes
in ... directe vel indirecte fuerunt
... ...
Si autem ... restituere sit pauper / si ... vel
... ad sustentationem ... non ...
... / tamen restituere non est licitum est
de alieno vivere / cum ... ... Et
si non habet nisi necessaria ad sustentationem vi-
tae / aut ille qui damnum passus est / non
indiget ad sustentationem vitae illo quod
... restitutum / et ... restituere non tenetur. Quia
... / licet ... unicuique usus rei ne-
cessariae ad sustentationem vitae ... extrema
... necessitatis sunt omnia communia. Aut indi-
get ad sustentationem vitae / et ... ...
... prius indigebat quam ille abstul-
erit / aut ... indigent ...
... Aut ... indi-
gens quam ille ... abstulit / ...
... quod ... tenetur
restituere quia ... ablata ...
... sua. Et ... illi ... ablata
... indiget ... sua
ad sustentationem ... / ... non ... ...
ipso ... 3o ... non tenetur restituere. Quia
ab illo tempore ... est ... necessaria ad su-
stentationem vitae / ... ablata
est non ... necessaria ...
... illi qui abstulit / in ... ...

quius ille aq allata e vetat fcā ad finē talis necessitatis no [illegible] fit mai ius in illa re q̄ilic q̄ absolute li q̄ si ipse venisset ad statum ing illa nos no esset amplius necta. Cum ali
91 qui alt [illegible] alic beneficii [illegible] vl [illegible] ꝙ dignus e inten tione [illegible] non in tentione dapnificandi cui no te net ad restitutionem. Si aut fecit in tentione dapnificandi. tenet [illegible] ad [illegible] ad restitutionem va loris ipsius beneficii. Et no est eq̄lis va loris [illegible] in actu [illegible] ma si adhuc possit impediri [illegible] dapnificato admittere ad arbi trium bonorum virorum. [illegible] ad hoc [illegible] pardi aenas in fundo meo p quas [illegible] agua [illegible] intentione nocendi [illegible] tenetur ad re stitutionem dapni. Si aut hoc facio [illegible] utilitatis [illegible] no intendens [illegible] [illegible]. nolo [illegible] facere [illegible] [illegible] non possum sine passione illa [illegible] no tenetur ad aliq̄ restitutionem [illegible] [illegible] dapnifico [illegible] habeo [illegible] [illegible] utili [illegible] in fundo meo.
92 Si ipsi q impedit [illegible] ab ingressu religio nis intendens dapnificare religionem tenetur ipsi religioni admittere ad arbitrium bonorum. Si aut hoc fecit no intentione dapnificandi [illegible] utilitatis [illegible] vl [illegible] no suggerendo ad [illegible] in fraudem no tenetur reli gioni ad restitutionem. [illegible] spūali utilitate tenetur in spiritualibus [illegible]
93 Item si aliq mulier [illegible] tertio [illegible] [illegible] [illegible] hoc no fecit cum [illegible] [illegible] no tenetur. [illegible] illa mulier tenetur post mortem mariti

ad restitutionem. [illegible] filius [illegible] ab ipsa matre [illegible] hereditate [illegible] Non [illegible] filius [illegible] post [illegible] de marito suo [illegible] ad restitutionem [illegible] valore [illegible] [illegible] [illegible] no [illegible] [illegible] tenetur [illegible] admittere ad arbit
a. Rep. arbitrium bonorum virorum. Ille q dapnificat 94 aliq̄ in sua libertate [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] no possit [illegible] restituere libertati. Si aut [illegible] notabiliter psona [illegible] [illegible] dapnum [illegible] [illegible] [illegible] no te netur [illegible] tenetur ad omne [illegible] ad arbitrium bonorum virorum [illegible] aut de dapno illato in possessionibus no tenetur [illegible] [illegible] illa. [illegible] 22. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] no sit [illegible] [illegible] a de omnibus [illegible] [illegible] restitutionis [illegible] dapnum [illegible] [illegible] [illegible] no [illegible] [illegible] [illegible] restitutione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] restitutionis [illegible] [illegible] 20 [illegible]. [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] restitutionem [illegible] satisfactionis.

c. 95 Quoniam 19. [illegible] adhuc [illegible] aliq̄ ad restitutionem. Et [illegible] [illegible] in quacumque contractu aliq̄d acceperit ultra sortem teneatur ad restitutionem usure.
Ric. [illegible] q̄ sit. 14. q. 3. usura e ubi am plius req̄ritur q̄ datur. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non omnis ac ceptio ultra sortem est dapnificatio illi [illegible] accipitur. Et [illegible] accipientes [illegible] [illegible] de illa pecunia [illegible] acci piens ab eo ultra sortem no videtur teneri ad restitutionem cum ille no fuerit dapnificatus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in aliq̄ contractu aliq̄d accipit ultra sortem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Aut in contractu mutui. Locatio
96 nis. venditionis. emptionis [illegible] [illegible] ad accipit ultra sortem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] contractionalis [illegible] [illegible] donationis liberalis. Aut [illegible] [illegible] Aut [illegible] [illegible] mutuo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] accipitur ad ultra sortem no tenetur ad restitutionem si pena no sit apposita in fraudem usurarum [illegible] [illegible] de accipiente ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] no tenetur restitutione [illegible] sunt [illegible] liberalis donatio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad accipit ultra sortem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] capitale [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] mutuans [illegible] dapnum [illegible] no [illegible] [illegible] mutuum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible]

[illegible] marito [illegible] dote [illegible] capitale [illegible] [illegible] [illegible] onus matrimonii [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] capitale [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] aliq̄s mutuat [illegible] [illegible] aliq̄d suum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] accipit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] accipiat a [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] no tenetur ad restitutionem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] mutuo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sine pacto [illegible] [illegible] [illegible] intentionis plus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in hoc accipiens ultra sor tem [illegible] no tenetur ad restitutionem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] intentione plus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] corrupta intentio [illegible] [illegible] mutuat [illegible] [illegible] plus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sine pacto [illegible] [illegible] [illegible] intentione plus [illegible] [illegible] tenetur ad restitutionem [illegible] [illegible] [illegible] pactum [illegible] [illegible] [illegible] mutuum accipiens [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] plus [illegible] [illegible] no daret [illegible] ad ultra sortem [illegible] mutu [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] donato [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] no [illegible] ad accipi ultra sortem [illegible] [illegible] [illegible] capitale [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tenetur ad resti tutionem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] capitale [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] mutuat [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tenetur.

Item in casu illo quo ponit in certitudine
et capitale in fortuna. Sicut cum quis
euntibus ad nundinas vel in Franciam
mutuat .xx. pro dicta summa pecu
nie, percipiens in se periculum capita
lis, si perit sine culpa vel negligentia
mutuum accipientis. Et iste non est
contractus usurarius. Ut extra de usuris
Naviganti. Et ratio est quia illam pecu
niam cum illo periculo recepit super se
post illi casui, non aliter pro precio.
Item iste qui dat mutuo, vel in suum
favorem, quod accidit semper, quod si non vel
quod accidit raro, et ideo acceptor
tenetur ad restitutionem. Item in quo datur
capitale sorte, in capitale
dubio, quod vulgariter dicitur
ad pro et ad dampno. Et acceptor
ultra sortem non tenetur ratione [illegible]
dubii iste contractus excusatur. Item illo
casu ratione huius dubii quando in [illegible]
as vendit, ut in certo tempore plus
recipiat pro eo quam valeat tempore
contractus, sicut tempore quo non fue
rit venditus pro minori. Si autem aliam
rem illam tempore quo venditur, et certa
scienter plus recipiat quam tempore, usura
rius est censendus. Item de contractu autem lo
cationis, si quis pro locatione ultra rem
locatam aliquid accipere, pro usu rei locate
et cum locantur res que non [illegible]. Et pe
cunia vel [illegible] argentum ad horam
illi qui accipit. Et sic dare precium
non est mutuare, sed locare. Item
cum quis pro mutuo nil potest recipi ultra
sortem, sic autem pro re locata, et quod mu
tuum est de illis rebus quarum usus
non potest concedi sine rei [illegible], eo quod ille
usus est consumptio ipsius rei, sicut in comme
stibilibus et potabilibus. Ubi est distinc

tio ut patet de pecunia, quia ad hoc fuit
inventa ut expendatur in emptione alia
rum. Et propter hoc tales res aliis conceduntur
dominium earum transfertur in accipientem. Item mutu 41
ans est dominus tunc factus. Cum igitur con
cedit quis alteri usum talium rerum sicut conce
ditur in ipsa, ille qui ultra recompensationem rei
exigit recompensationem pro usu, petit re
cipere recompensationem bis. Aliud recompen
sationem pro eo quod non est, quod est contra equalitatem
iustitie. Locatio non est earum rerum
quarum usus concedi potest sine rei consumptione, quia earum u
sus non est earum consumptio. Si potest concedi
rei, puta domus vendi, retento
usu, et econverso concedi usus retento do
minio. Et ideo ille cui restituitur domus
locata, si ultra hoc exigit precium pro usu
non exigit contra [illegible] bis recompensationem.
Sicut accipit recompensationem dicere quod non
est, sed quod est. Item in contractu venditionis lici
tum est illud accipere ultra sortem, non tamen 48
ultra illud quod res valet tempore venditionis.
Exemplum: emit rem uno tempore et in una terra
emit unum pro .c. quod alio tempore et in alia terra
valet .c. et .xx. Et quod emit .c. potest ven
dere .cxx. Item quando emptoris bar 49
ditum redditus vel advitalicium
concipit contractus, quibus cavetur sub
[illegible]. Si in emptione servatur equalitas
iustitie, sine qua nulla emptio lici
ta potest esse. xiv. q. iii. Si sacerdotes. De
clarare pugne modo in predictis contractibus
servetur equalitas et possit emens cadere
in obiectio [illegible]. Item de illis que pre 40
veniunt ex aliqua pecunia mercator de pecunia
acquisita per usuram ultra sortem illa dum
quod si certas rem aliquam impignoratam tenet
cum restitutione cum fructibus propter si solvit
capitale, precipue res sunt impignorata,
immo et cum destructibus propter sortem
integrum tamen pignus restituere sine

sine alia solutione mutui. Et si precium
computavit de fructu tanta de capita
re in sortem computato eo quod illi debet
de labore suo sicut dicit Hostiensis. Si ideo
quia in restitutione debuisset fructus ex
ductis expensis suis contento quod est
pro labore dixit, quod si autem hoc
quod cum pretio dederit tenetur restituere
Contra tamen videtur quia pro pretio fructus
fructum exigit, sed precium de se res sterilis
est. Nullum est tamen fructum nisi labore et
sollicitudine utentis. Hunc igitur de pecunia exigit
non debet, sed pro illo hunc non laborasset, sed
cum ad essentiam [illegible]. Item de his
que habent usum fructum autem non sunt
res quarum usus non est earum consumptio, sed
[illegible] ut domus, et [illegible]
si quis extorserit per usuram tenetur ad restitutionem
ipsius et fructuum inde perceptorum, de
ductis expensis suis et laboribus, et expensis
et tales fructus sunt fructus rerum quarum
dominium potest ad personam et non transfertur in ac
cipientem sed remanet apud alium lo
cantem. Item quedam sunt res que non habent
simpliciter usum fructum autem non sunt
fructus, sicut de pecunia, non est
fructus sicut mutuante industria et laboris
[illegible] suis labore et indu
stria fructus iusta mercatura acquisivit
de pecunia extorta per usuram restituere
non tenetur. Et si pecunia alia potest
[illegible] demanari, sed ille est
sciendum restitutionis, ex hoc [illegible] in
[illegible] tenetur cum restitutione usque
ad restitutionem. Et ex hoc
responsio ad obiectionem, quia non est simile de pe
cunia quod de se non habet fructum et de re
impignorata que habet fructum. Item de
reputatis usuris [illegible] de tali re. Quedam
sunt enim, ut [illegible] naturalis, sicut volucres
non domestice, pisces fluviales
et talia. Tales res cum invenit, restituere non
tenetur. Item Institut. de divisione
rerum. §. Fere bestie. Dicuntur vilia

et occupanti conceduntur. Item quedam sunt res
[illegible] et talis quod est civitatis in
[illegible] vel teatra stadia et huiusmodi. De quibus
Institut. de divisione rerum. §. Universitatis.
Et illas res qui invenit tenetur restituere ci
vitati. Item quedam sunt res alicuius singulorum
quas inveniens restituere tenetur, et est inventu
quod dicitur .xiv. q. v. Si quid invenisti. Ubi dicitur
quod si quid invenisti et non reddidisti, rapuisti.
Et cap. q. c. [illegible]. Dicitur
hoc pertinet fere rapine si quis inventa non
reddat, si sciat cuius sunt, et si cuius sint
ignorat, tamen retinere non potest, et ideo facere
quod in se est ut sciat cuius sunt, Ut
ut dicitur ff. de furtis. l. Falsus §.
Qui alienum. Qui alienum quod iacens in
terra invenit, lucri faciendi causa sustulerit furti
obstringitur, sive scit, sive ignorat
cuius. Et hoc ratione est quod fecerit
rem suam non esse. Sicut dicitur cum dein
de ad [illegible] pertinet. Si autem non scit invenie
ns cuius sit, restituat illi cui in
venit cum decreto pauperibus. Item aut 42
contra arguitur per illud quod ut dicitur .xiv. q.
v. Non sane. Quod si dominus qui non vult
operario reddere mercedem suam, accipiat
operarius quod debet, debitor mu
tuo vel ingratitudine non accipit per in
iuriam, quia non accipit quod erat illius
et quod suum est, et sic non tenetur restituere. Dicitur
ille qui accipit rem invitum non
accipit per iniuriam. Et non tenetur restituere.
Item ad hoc quod extrahit rem suam sub
debitum suum clam accipiens vel contra
non tenetur, et si restituere non teneatur, pro
tamen quod accipit inde malum accipiendi modum. Et
[illegible] rem inventam accipit condictione
sibi non tamen peccat, sed restituere tene
tur quod non debet ad opus suum ac
cipere nisi fuerit de rebus quibus omnibus sunt 43
communes. Item de illis quod acquiritur per ludos
sicut videtur esse [illegible] quod [illegible]. Quedam
sunt non prohibiti. Sicut ludus sortis

eo̅z sine taxillis / et q̅ in q̅bz exercet hu-
manum ingenium vel corporis virtus. ff. de
aleatoribus. l. solent. Conceduntur lu-
di in quibus exercetur corporis virtus / sicut certare
hasta. vel currere. vel saltare. et de a-
rcubus. Certare de hasta. vel ludere in tor-
neamento / non prohibetur in iure civili
talis est ludus utilis pro defensione
rei publice. Sed tamen ludum prohibet iu-
re canonico / ideo ut si contingat quod lu-
dentes moriantur / privat eos ecclesiastica sepultura
extra de torneamentis. c. i. Iohannes tamen eius
negari non debet / prohibet autem hic
ludus propter abusum ludentium. quia si bene
fieret et bona intentione luderet / non
prohiberet / ut est notatum. De omnibus quibus
hijs ludis licitum provenit / restitutio non
est. Et de aliis quidem plenum est. De
torneamento autem licet prohibeatur ab ecclesia
licitum tamen restitui non debet. Illicitum vero sunt
ludi prohibiti / et civili et canonico iure
ut sunt ludi taxillorum et aliorum
decretorum. dist. 35. Episcopus. et ff. de ale-
atoribus per totum. Ratio autem quare iura hos
ludos prohibent / quia torneamentum est / quia
in torneamento / fiunt multa laboris
corporis / quia carne macerantur / et exercitantur
ad bellum. et discunt arma militaria
et exigitur ibi studio humano ingenio
et non committitur ludus totus fortune.
Adinventio autem ludi taxillorum et
aliorum / nullum otium / quia est fomentum la-
scivie / Nec addiscitur ibi aliquid utile
rei publice / Nec ibi exercetur humanum inge-
nium. sed totum committitur fortune / sed enim
iure canonico et civili. talis lu-
dus est prohibitus / quod dicit aliquis
quod lucrum talium ludorum / tamen non potest
dici quod decretorum dist. 35. in glossa. et ff.
de aleatoribus. l. ultima. Hoc tamen.

illis exponunt vel committunt. quod per iudicem
potest compelli de iure ad restituendum. In
foro autem conscientie / non sunt astringendi ad
restitutionem / cum iure canonico hoc non di-
catur / et ista videtur esse sententia. Ricardus in fine
illius questionis post multa verba sic dicit.
Ergo lucrantes per talem ludum / non obli-
gantur de necessitate ad restitutionem nisi per
iudicem compellantur. Est etiam ludus non prohi-
bitus / si non fiat cum cupiditate / ut si
fiat pro aliquo gaudio faciendo. et hoc dicit
ff. de aleatoribus. l. solent / ubi in convivio
vescendi causa ponitur / in certa summa
ludus permittitur. Secundo nunc primo quo-
modo Secundo pro prima parte dico quod in
mutuo est in contractu mutui ubi est in
quo ultra ultra sortem accipitur
est usura eo modo quo dictum est in
ista questione. Secundo de alia parte
dico quod quando accipiens ad usuram
quomodo lucretur ex hoc per industriam suam
et laborem vel fortunam / tamen accipere ab eo
ultra sortem / est dampnificare proximum; —

De partitione autem penitentie. Cum
prius determinauerit magister de penitentia
in generali, hic determinat de partibus
eius in speciali. et diuiditur in .2. primo determinat
de illis coniunctim et absolute. secundo diuisim et
comparatiue. d. sequenti. l. hic oritur questio. Prima
in .2. primo determinat de partibus penitentie quasi integralibus.
secundo de speciebus. Preterea. l. Prima
in 2. primo ostendit quod una penitentia consistit ex suis
partibus integralibus. secundo quomodo. Sola. l. et sequitur.
Illa ... perfecte. In 2. primo distinguit
... partem penitentie, 2o determinat de uenialibus
[illegible]. de penitentia uenialium. l. Est autem

In hac d. magister agit de penitentia dicens tres
esse partes eius scilicet compunctionem cordis confessionem
oris satisfactionem operis. Ubi primo queritur utrum
iste sint partes penitentie. et uidetur quod non. Quia non
sunt partes penitentie que diuiduntur cum illa ...
... et omnis ... simpliciter ... [illegible]. Nec
penitentie que est sacramentum, quia omne sacramentum confert
... Sed contritio et confessio non con-
ferunt a sacerdote ... [illegible]
... ad perfectionem non sunt partes eius. In
perfectione penitentie est obseruanda quod ut
dicit magister in principio d. 14. Primo
dicit quod de penitentia possumus loqui ... Vel
prout est uirtus. isto modo est simplex ...
non habet partes. Secundo modo prout est uirtutis
actus. isto modo possunt dici partes quia
... dici quod est penitentia
... actu penitentie non equaliter ...
... Contritioni confessioni
autem et satisfactioni congruit proprie producit ...
... contritione. Tertio modo prout
est quedam passio concomitans uel precedens uel
sequens actus penitentie. isto modo non sunt partes
eius. Quarto modo prout penitentia est sacramentum. isto modo
sunt partes eius integrales. Nam sacramentum penitentie sine
hiis esse non integrum est. Cum enim in sacramento penitentie
fiat uoluntaria emenda per uiam iudicii
uoluntarie suscepti. requiritur ubi quedam
accusatio ad uoluntarie ... ipsum iudicium
et hec est contritio. Et coram iudice

... confessio. et arbitrium ipsius iudi-
cis satisfactio uel ... uel ... impo-
sitio post esse infra. Ut autem experientia in-
nuit, preter predicta .3. partes ad penitentiam
que est sacramentum ... iudicis, scilicet sacer-
dotis absolutio que est ... penitentie.
Forma enim sacramentorum consistit in uerbis ... .
non tamen simpliciter. sunt forma sed eo modo quo ...
penitentie totius integralis dicitur forma totius
sicut dicitur ... forma domus. sed forma ...
... forma ... or-
do ad ... et distinctio ... reductio.
... forme. compunctio confessio. satisfactio. absolutio
... sunt. Dicitur autem partibus
aliquo modo compunctio est a. modo absolutio. quod
... Illa ... in sacramento est ... penitentie
cooperatur ad ... effectum. effectus
autem penitentie sacramentorum noue legis est sancti-
ficare. sacramentum autem effectus est sanctifica-
tionem significare. illud ergo est ... in sacramento penitentie
quod ... cooperatur ad remissionem culpe
et pene eterne. que remittitur per gratiam sancti-
ficantem. Compunctio autem ad hoc cooperatur a
... sacramento et magis est actus uirtutis. uel
efficax dispositio ad uirtutem. Sed compunctio
... ad absolutionem
... cooperatur ad remissionem culpe
quam absolutio. Sed autem considerata compunctio ...
... ad ... cooperatur ... sacramenti. sic dicunt
quod absolutio sacerdotis plus cooperatur quam compunctio
ad remissionem culpe. Cum enim sacerdos ...
... penitentie ... prius assistat ...
suus ... absolutio consistit ... sanctificans
... sacerdotis que est ... penitentie. Item
et ad actum significandi ... absolutio quam compu-
ctio. quia sensibilis et magis ... signum ...
remissionis. quam ipsa compunctio. Est autem
penitentia ... de peccatis que autem sunt in
... dicta ... de ... peccatis est penitentia
... [illegible] ... sunt ...
... uenialia. ... ante baptismum ...
... post. ... penitentia ... est actus
... sacramentum. Dicit ergo ... peccatis mortalibus
ante baptismum ... non est necessaria penitentia sacramentalis
nec potest esse pro illo tempore cum baptismus sit ianua

sac. Nec autem penitentia que ei iniungitur magis ut
est pena. talis est pena non stat cum peccato
Sed si talis qui habet penitentiam ante baptismum non re
mitteretur in baptismo peccatum mortale cum tamen ibi est
remissionem. Est autem necessaria penitentia in quantum
est quedam peccati detestatio cum proposito emendandi
vel inquantum est necessaria ante baptismum. tamquam re
movens prohibentes susceptionem divine gratie
que in baptismo datur. illius igitur remota quod impe
dita penitentia susceptionem gratie dei. cum
manet cum ei complacent sua peccata commissa
et est sicut accidit quod effectum baptismi non re
cipit. Extra vero post baptismum sic fuit
nota ubi habetur. et definitio est necessaria pe
nitentia de lege communi ad hoc quod remittatur
est. et non tamen necesse est de omnibus penitere sed
in speciali. si assit opportunitas cogitandi de
quibus in speciali. Sunt autem ignorantia et cetera aut
inuincibilis ut puta. quia bene fuit
sit talis quod fecisset ... quod est
mortale peccatum. aut ... puta quia ne
sciebat se fecisse et ... non ...
tantum inuincibilis quod ... non est
necessaria penitentia in speciali. Sed sufficit quod de
illis peniteat in communi magis. ... peniteret
de omnibus mortalibus. Si autem sit ignorantia
affectata aut crassa. et de peccatis istis
dicit ... necessaria est penitentia in speciali
Nec tamen ... ignorantia propter hoc est ... quod ...
... in ... ut sciat. quod sufficit ...
... aut ... cum ...
bit. Sed numquid possit aliquis penitere de u
no peccato volens manere in alio ... quod
... peccata non magis est ... in ...
... in sacerdote. Sed ... non est
... quia ... sine ... non ... dimicted
... per penitentiam ... dimicta si
ne ... in singulis
peccatis penitere. ... in ... que ...
quod sit una. quod ... de peccato ... est
offensivum dei. Sed tali penitentia de
uno quando de alio non displicet peccatum quod ...

sensum dicit quod ... ratione displice
ret ... offensa in isto ... generaliter
non ... movens. Et sicut accidit duos
... ... de uno et non de alio non
acciperet talem penitentiam ... Et hoc ... propter
... in se accidit ... dei. et ... prout
totius ... divina ... et ...
... voluntate ad ... Sed debet ...
... commisit. ... ad a
... Et hoc non ... Item ...
no peccato volens ... permanere ... ac
... actu quando ...
... et ... de omnibus. Item ...
aut ... quod penitentiam ... a sacerdote
in una confessione non potest ... ...
in peccato mortali ... Nam dicitur quod tal
non satisfacit. ... satisfactio ... non ... accep
... Sed talis non acceptatur ... et ...
Et dicit ista quod talis penitentia sine impecto
mortali item exigenda ... ab ... ...
... quod sicut talis penitentia quod ...
aliquem effectum ... et disciplina
et ... peccatum non ... item in
... quod sicut talis quod ... effectum
... ut ... item in ... sic
... Item dicit ista quod si talis
moreretur in isto peccato mortali quod penitentia ...
at in peccato ... exigitur in inferno
Sed quod ad istum ... de satisfactio
ne dicit ... Dicendum quod dicit satisfactio
... pene. Alia placata offen
sa et collata gratia et ... Sic ... in ...
... aliqua ... pena ...
... si ... ... ille ...
... non tamen ... hoc ... nigra
... quod ... si ali
quis impecto mortali ... solvit penam ...
... talis pena soluta est et talis satisfactio
est ... pene quia non plus exigeret ab isto
illa pena. Non tamen illa satisfactio est placata
nec gratia ... Nam si ... alium ... dicit
... ... quod
penitentia ... divinitus ... et ...
... mortalis. ... enim difficile est multis

[margin: ... ut]

... quod cadat in peccatum ... paucis ...
penitentiam ... possent ... et ...
quia ... mundum ... Et quia ... ...
per absolutionem finita est ... in quod ...
non plus ... quod solutionem talis pene
quod iste sit ... in peccato mortali. Et
propter eandem rationem ... quod pena
... possit persolvi in inferno. ... est
pena eterna mutata est ... clauium
in temporali ... ... Dicendum
non potest ... pena eterna ... et ...
pena finita ... in inferno. ... in infer
no ... pena persoluitur ... magis ...
a ... in peccato mortali ... per
absolutionem talis pena est finita. Nec est
... de aliis ... peccatis ... quia ille
sine ... deleri peccata. ... sunt ... ...
... Dicitur ... possit pena
persolui ab ... in peccato ... ...
... non potest esse ... in alio
peccato. et ... arguebatur de ...
... quod peccata sic est ... unum non
potest deleri sine alio. ... ...
quod ad deletionem ... et ... dei. ... non
est ... in ... quia unum ... ...
Item de peccato non originali quia non est ...
... cum ... ab aliquo ...
... ... peccato ... Sed ... quia
... ... nos a
deo ... remissionem ... debet ...
... ... Dicunt ... doctores quod
de venialibus penitentia est necessaria. ...
ad eorum remissionem quod ad salutem
... necessaria est penitentia de venialibus
implicite uel explicite in communi uel in
speciali. Nam ... uoluntas ... ... inor
dinatam actualem sed ... inordinatam
... in ... remissione uenialis peccati
necessarium est quod uoluntas ... inordinatam
... et ... peccati ...
... implicite uel explicite. ut illa
detestatio sit ... ...

uoluntaria inordinata ... de
alique ... modo non est necessaria pe
nitentia de uenialibus in hac uita ... et
quia simul stare possunt cum gratia in ...
... detestatur post mortem in
purgatorio dimictuntur. ... ue
nali ... uel explicite ... necessaria pe
... in hac uita uel in alia ad hoc quod
homo consequatur uitam eternam. quia ... ...
... ... cum gratia ... ... necessaria
... de eis in hac uita ... accidens
... dubium ... homo ...
... dubitatur ... mortale
uel ueniale. ... si de illo non ...
... ... salutis
... ... affectum ... inordinata ue
niale ... ...
... ... per penitentiam ...
... in peccatum mortale. ... possit
aliquis dubitare ... uenialis
... mortale. ... ad hoc quod ...
potest ... de eodem peccato in ... ...
... de eodem actu ... ...
uel in ... ... modo dicitur quod ...
actus ... ... ueniale ... et ...
... mortale ...
cum muliere ... ... non est
... est ueniale ... si ... ...
cum ... ... modo ... ...
... eodem ... hoc ... Item ...
modo ... de eodem actu ... in ... modo
... dicitur quod est ... eundem actum
... uoluntate et mortale ... ...
... in ... ...
... eandem ... uoluntatis ...
... non ... idem ... mortale ...
... eandem ... uoluntatis ... ...
non potest ... mortale ... ... ueniale ...
... de eodem actu ...
... de eodem actu in ...
... de eodem actu ... ueniale

et pro aliquo consensu mortali. consistere [illegible] sua penali solatio. [illegible] veniale consistere autem non [illegible]. et mortale. [illegible] sunt idem in specie. [illegible] ad eo non [illegible]. Et ideo autem modo [illegible] ad eo moruntur. Dicendum quod sic. Nam dicitur quod mortale et veniale distinguntur. propter hoc quod mortale corrumpit ordinem debitum debito necessarium ad salutem. veniale autem corrumpit ordinem debitum debito congruitatis quod disponit ad corruptionem alterius ordinis. et potest esse vel lesio esse immediatum ordinis vel [illegible] ad finem. [illegible] in motu subreptio ambiguitatis in fide. Et est immediatum ordinem [illegible] eo ad ea que sunt ad finem absque destructione ordinis debiti de necessitate. Accipere enim unam spicam bladi alterius absque eius voluntate. peccatum veniale est. Accipere autem in magna quantitate [illegible] ledente domino est mortale. nec enim mutatur species nec in eo [illegible] nec movetur. sed per [illegible] istos. quod duo sunt actum [illegible] in eadem specie [illegible] quod mortalis. unum potest esse peccatum veniale ad mortale. Non est enim mathematicum. quod multa venialia equantur uni mortali. Quia coordinatio unius mortalis plus pederat quam coordinatio multorum venialium simul. Et ideo potest patere quod constantia variatur per speciem peccati. Nam aliquando consistentia facit mortale de eo quod prius erat veniale. Dupliciter quod consensum est eundem actum non faciunt diversa peccata secundum speciem. Nam ad peccatum est furtum de sacro ad de non sacro. [illegible] Actus voluntatis propter hoc [illegible] est peccatum quia caret debito ordine [illegible] et propter hoc [illegible] est in specie peccati. quia caret aliquo speciali debito ordine [illegible]. Quando ergo per aliquem consensum privatur aliquo speciali ordine debito ordine [illegible] consistit actus per illum consensum in aliqua nova specie peccati. Si autem per consensum non privatur actus aliquo debito ordine [illegible] sed est per eum privatio ordinis debiti [illegible] non mutatur propter [illegible] species sed peccatum remanens in eadem specie aggravatur. Si autem actus per consensum non privatur speciali debito ordine [illegible]

Nec privatio talis ordinis [illegible]. et per eam non mutatur species peccati. nec aggravatur peccatum. [illegible] specialis ordo voluntatis [illegible] et ad rem sacram differens specie a debito ordine ipsius voluntatis ad rem non sacram. Ideo quia per furtum sacro rei corrumpitur debitus ordo [illegible] ipsius voluntatis ad rem sacram. per furtum vero rei non sacre corrumpitur idem ordo ad rem non sacram. Ideo sacrilegium est alia species furti. quam acceptio rei aliene non sacre. Sed quia ad eandem rem in parva quantitate non ordinatur voluntatis debito ordine [illegible] differenti secundum speciem ab illo debito ordine quo ordinatur ad eandem rem sub magna quantitate. ideo de eadem pecunia furari parum vel multum non sunt diverse species peccati. Sed per acceptionem in magna quantitate aggravatur peccatum. Accipere vero cum manu dextra vel sinistra non mutat speciem nec aggravat peccatum. Et notandum hic doctores ubi veniale posse dimitti sine mortali et dicitur quod non. Quia gratia est solum oppositum mortali peccato. Veniale autem non opponitur nisi in [illegible] aliquo suo actu opposito veniali. Ergo quia [illegible] potest esse sine actu. et omnis actus sine [illegible] mortale remitti potest sine veniali et [illegible] sine [illegible]. Actus autem gratie venialis [illegible] opposito per quod veniale remittitur. non potest esse sine habitu gratie [illegible] sed est oppositum mortali peccato et [illegible] mortale non [illegible] veniale quod per illum actum remittitur sine mortali remitti [illegible] per habitum ipsius gratie remittitur. Nec potest dici quod veniale remittatur sine gratia per penitentiam quia talis penitentia est [illegible] quia non acceptatur [illegible] ea acceptatione qua remittitur peccatum.

Ad articulum de prima questione. [illegible] est in corde [illegible] quod compunctio cordis [illegible] sine peccatis [illegible] ipsa [illegible] sacramenti. [illegible] quod non [illegible] [illegible] de eo [illegible] ab eo [illegible] ad eum. propter hoc [illegible] a sacerdote [illegible] absolvitur. [illegible] autem in quibus actus [illegible] non est sacramentum [illegible] in baptismo [illegible]. omnes partes sacramenti [illegible] ecclesie ;—

d. 16. Hic oritur questio. Hic dictat magister de partibus penitentie divisim [illegible] et dividitur in partes. Circa primo [illegible] ad [illegible] peccati sufficiat contritio vel exigatur confessio. Circa 2o [illegible] sufficiat confiteri soli deo. [illegible] Circa 3o an valeat confessio facta laico. Nunc [illegible] Circa primum in 2 primo ponit 2as opiniones. 2o docet eligere [illegible] [illegible] super huius. Circa illa [illegible] 2e questionis in 2. primo ponit [illegible] opinionem [illegible] Circa 2o [illegible] [illegible] sacerdotibus. Circa illa [illegible] dividitur in 2. primo ponit 3o [illegible] [illegible] [illegible] sufficiat confiteri laico. 2o ponit [illegible] [illegible] quod non [illegible] confiteri [illegible]. Cum [illegible] Circa istam 2. primo [illegible] quod confessio sacerdotibus est facienda. 2o [illegible] est necessaria. Sed autem [illegible].

d. Illud etiam. Hic dicit magister de remissione peccati [illegible] confessio [illegible] justificatio [illegible]. [illegible] sunt questiones.

Circa [illegible] primo. Quid sit contritio. Et dicit magister quod contritio est dolor voluntarie pro peccatis assumptus cum proposito confitendi et satisfaciendi. Circa [illegible] [illegible] [illegible] dolor. Dico [illegible] [illegible] quod dolor est dissensus [illegible] non [illegible] accidunt. Sed [illegible] est dolor dissensus [illegible] accidunt. Sed dicendum quod peccata plus placita [illegible] post displicent [illegible] non volita [illegible] illo tempore est dolor [illegible] dolor est [illegible] [illegible] ab oppositis [illegible] dissensu [illegible] non est dolor sed [illegible]. Sed [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dolor sed [illegible]. Circa autem [illegible] dolor [illegible] [illegible] Ambrosius. penitentia est [illegible] et [illegible] dolor [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] confessio non [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] quod [illegible] peccatum actualiter [illegible] per [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ab ea [illegible] [illegible] est non [illegible] dolorem [illegible].

[illegible] quod contritio est dolor pro peccatis [illegible] quod dolor dicitur [illegible] bono modo quia [illegible] voluntatis. Alio modo passio resultans in sensu [illegible] [illegible] dissensu [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] contritionis [illegible] [illegible] [illegible] autem hic dolor [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible]. [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] consistendo in affectu peccati. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] peccati [illegible] [illegible] affectu. [illegible] autem [illegible] dolor est non passio [illegible] [illegible] sed [illegible] dolor [illegible] [illegible] voluntatis. [illegible] dolor et [illegible] [illegible] contritionis est [illegible] [illegible] autem [illegible] non [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dolorem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] mala [illegible] de bono. [illegible] per [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] ut est [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] autem quod [illegible] dolor est [illegible] [illegible]. [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] postea [illegible] dolor [illegible] [illegible] dolor [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] dolor [illegible] [illegible] sed non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dolor [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] autem [illegible] non. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

minori quam postea caritate forte illo actu adhuc durante. Alio modo actus elicitus a prima virtute caritatis formata. primo modo attritio potest fieri contritio. quia quamvis motus naturalis sit simplex et in se, tamen quantum ad suum esse potest in eadem manere idem in numero quousque prima acquiratur caritate forte per informationem actus ille efficitur contritio quamvis habet fieri a prima gratia minori. Secundo modo attritio non potest fieri contritio. quia idem actus in numero dici non potest a prima minori et postea elici a prima formata. et naturaliter movens ut informis et postea movens ut formata motor tamen duorum motorum agentium non potest esse idem motus in numero. Ex dictis potest patere quod licet contritio et peccati remissio fiant in eodem instanti, tamen ordine naturae contritio secundo modo dicta quae actus primo elicitur a prima caritate formata, est posterior quam remissio peccati. Contritio autem prima contritio quae actus primo elicitur ab ea caritate formata praecedit ipsa formatione primae. Contritio a primo et a quo elicitur ante quam peccatorum remissio aut est inclusive. Si autem accipiatur contritio primo modo pro eo quod actus primo elicitus a prima minori durans usque ad ipsam primae formationem, secundum quod dicunt aliqui quod quamvis sit ille actus qui est minus in contritione, ordine naturae vel temporis sit prior remissione peccati, in quantum formatus est, id est in quantum informatus caritate prior est quantum ad infusionem gratiae effective sunt remissio peccati et formatio actus primi, in nono distinctionis ... et actu remissio peccati.

Aliud dicunt alii. Vide Ricardum. Circa quartum.

Circa quartum quod ut dictum est contritio includit caritatem quamvis sit modica sufficit ad remissionem quorumcumque et quantorumque peccatorum. et quaecumque contritio sit prima sufficit ad omnium peccatorum remissionem. Et quia contritio includit dolorem ut dictum est dubitatur numquid possit quantuscumque dolor sufficere. Et sic contritio. Ad hoc respondetur distinguendo de dolore. Nam dolor potest esse displicentia voluntatis

vel passio consequens resultans in sensitivo. Primus dolor est ipsa displicentia peccati quae sicut dictum est includitur in attritione et contritione forte et in ipsa contritione, sed est magis in comparatione ad alios dolores. Hoc est quod plus debet displicere deum offendisse quam aliquod damnum vel quodcumque malum inconveniens ei accidisse. sicut enim debet esse contritio quod magis placet debet statu eius oppositum magis displicere debet. Summum autem bonum aliquis reputare debet per amorem magis ei placere quam omnia alia bona. ideo magis debet esse displicentia deficientiae per amorem quam de quocumque alio malo. maior tamen displicentia esse debet de uno peccato quam de alio secundum quod magis est deo offensivum. Secundum autem dolorem qui est passio sensitivus causata ex displicentia peccati, non oportet esse maximum. Nec maiorem aliis doloribus causatis ex damno vel incommodo rerum temporalium, immo nec est necesse ut sit tali dolore dolere. quia non est in potestate aliquibus talis dolor. Nam talis dolor sequitur amorem secundum affectionem vel affectione carnalem conditione. Ergo quia non omnes habent experientiam divinae contritionis ideo non omnes vere sensibiliter dolent de peccatis.

Alia ratio ad hoc. quia viros ipsiores magis movent dolores exteriores ex afflictione suorum obiectorum quam ex redundantia virtutis superioris. Et talis dolor non est sic in potestate hominis. et ideo non requiritur ad contritionem necessario sed ad perfectionem. Secundo potest in proposito patere. quia dolor possit esse nimius in contritione. sicut loquimur de dolore qui est displicentia voluntatis quod dolor est excessivus in contritione. dicitur quod non potest esse nimius. quia peccatum ipsum quod est offensivum dei non potest nimis displicere.

Si autem loquimur de dolore qui est passio redundans in sensitivo, quod ut dictum est non est de essentia nec necessitas ad contritionem, vere autem numquam est nimius. possibile enim est tantus dolor quod humana infirmitas non possit sustinere quod esset expendendo deo. enim esset quod quis non admitti virtutis afervore, quia sic non desparet. creditur quod in tali casu non peccaret. quia daret operam rei licitae. Si autem admitteret esse

separare debet. Paucis tamen hoc assignat et non consilium. quia si non separaret virtus per affectum gaudii vel consolationem spiritualem, deberet quod eadem esset metas virtutis. Prima vero causa sit virtus moralis vel actus eius cuius potest per se habundantiam et defectum. Aliqui autem quod hic dolor non possit esse nimius magnus quia dicunt quod si non potest esse excessivus in causa nec in effectu. Primum autem doloris causa est supplendum displicentiam peccati. dicunt etiam quod non potest esse nimis magna. Et si puncto excedere vehementia amore, causa vehementer doleret de suo peccato quod in suo appetitu sensitivo causaret tam vehementes dolor quod corrumperet armoniam corporalem naturam et morte, non esset excessivus in genere moris nec deviaret a perfectione primae. Sed contradictio. In fortitudine virtutis hominis dicunt quamvis exterminare se vel desperandi tali passione. Ad hoc ut ipse moreretur isto modo talis dolor quia est in appetitu sensitivo potest esse excessivus.

Si autem quaeratur de quantitate contritionis. quia videtur quod secundum hoc debeat contritio et dolere dicente Augustino in decreto de poenitentia. Semper doleat quod de dolore gaudeat et cetera. Ubi dolor finit, ibi deficit poenitentia. Si poenitentia finit quid relinquitur de venia. Propter hoc dicendum quod sicut dicit Glossa, cum deus absolvit peccatorem a culpa ligat eum vinculo perpetuae detestationis. Non enim est semper malum quod fecit detestari. Sed quia contritio talis est praecepti affirmativi quod obligat semper, sed non ad semper. Sed pro loco et tempore. Scilicet cum recogitat mala sua in quibus offendit deum. Et sic intelligit Augustinus.

Ipsa autem contritio potest intendi, et remitti, et esse maior et minor. Contritio autem quantum ad augmentum est virtutis habet quantum virtutis alias est. Augmentum habet et intensionem aliquam naturalem quam virtus primae. Contritio autem potest causaliter augeri ut patet libro 8. sicut quaelibet primae remissione. Nam modo autem quod sic causaliter dicitur intendi quantum ad fervorem. Augeri autem quantum ad virtutis actum. Et primum hoc accipitur. h. art. 2. hoc vero dono caelesti. Item modo

totius contritionis fervorem esse potest per circumstantias. h. ar. 2 ... quantum aliquis magis fervens dicatur motus ... Et circumstantias h. ar. ... tamen languido non erit maior ... virtutis primae augmenta. et hoc est per se ...

Potest ... remissio accipi in comparatione ad poenam et sic quae maior contritio est uno quam altera. ... quod contritio ... possumus loqui et ... modo. quantum uno modo ut est deletiva culpae. Alio modo poenae. Primo modo sic operatur iustificationem in quantum culpa in quantum dolet et sic actu non potest habere per ordinem ... specialem peccatorum. quia simul et in ... est omnium peccatorum remissivum habet tamen causalitatem. quia dolor ille habitualis disponit ad detestandum quod malum plus quam minus. Secundo modo potest esse maior et minor. Secundo modo. dicunt quod habet maiorem et minorem remissionem quanto maior est contritio plus dimittitur de poena.

Sed ad primam quaestionem dicitur quod ad hoc quod doleat sufficit dolere quousque dolet, sic nolunt quod tempus in quo dolet. et non autem quod per omne tempus. Et cetera adducunt in generali. quod dissensus apud dissentientem adducunt ... ... in disserendo. ut puta cum resurgere non faciat potest non dolet sed gaudet, sed quando est dissensus cum gaudio tunc est dolor et ita est in contritione quia nollet peccasse et tamen non ... peccasse. —

Circa secundum articulum 17 d. quod est de confessione. Videtur primo quod confessio peccatorum cadat sub praecepto. Videtur quod non. quia non mutatur in praecepta moralia. Nec confessio continetur in lege vetere nec in nova. Contra est Ambrosius. Non potest quisquam iustificari a peccato nisi de peccato fuerit confessus. Circa hunc articulum sic procedendum est. Primo videndum est utrum sit de praecepto confiteri. Secundo de quibus debeat confiteri. Tertio quando. Quarto cui. Et cetera. Ad primum dico quod confessio est de necessitate praecepto tamen contritione. Sed distinguendo de praecepto. quia ad malum, ad potentiam. Item peccatum ad occultum, ad publicum. Item confessio: alia cordis, alia oris. Et cetera. quod sic loquimur de praecepto nec est ...

confessionis coram quo homo deo confitetur et de peccato secreto. Dicunt quod confessio cadit sub praecepto naturali. Aliud autem praeceptum naturale vel illa cadunt sub praecepto naturali quae statim apprehensa ab intellectu iudicantur agibilia, vel deducuntur ex talibus quae iudicantur agibilia. Sub tali ergo praecepto dico quod cadit confessio facienda deo de peccato secreto. Illud enim cadit sub praecepto naturali quod statim apprehensum non potest praeiudicari ab homine. Sed talis confessio illo tempore fuit exacta, ut dicit glossa super illud Adam ubi es, Gen. 3. Vox domini increpantis et confessionem requirentis. Item illud cadit sub praecepto legis naturae quod apprehensum statim iudicatur agibile. Sed hoc est tale. Supposito enim quod homo cognoscit se peccasse et quod peccatum deum offendit, statim scitur quod homo cum sit deo subditus debet agnoscere culpam et offensam et petere veniam. Talis autem confessio quod fiat homini non cadit sub hoc praecepto, quia si sic fuisset observatum omni tempore, quod non est, ut patet. Ergo etc. Dicunt autem aliqui tertio quod talis confessio repugnat legi naturae. Quod probatur: nam est de secreto facere publicum quod facit talis confessio. Item contra legem naturae est quod homo se infamet et faciat alteri suspectum, quod videtur facere talis confessio. Sed ista opinio est falsa, quia tantum supponit quod homo hanc confessionem tenetur facere deo. Non videtur esse contra legem naturae vel rationis quod aliquis committat motus homini tamquam suo medico. Licet ergo confessio facienda homini non sit de lege naturae, non tamen est contra eam. Nec valet motivum illorum, quia talis confessio est in secreto facta, unde non facit de privato secreto publicum, nec hoc modo confitendo reddit se suspectum nec infamat se. Item dicunt aliqui quod talis confessio cadit sub praecepto etc. Unde in glossa super illud Ecclesiastici ... [illegible] ... nova vel vetera testamenti etc. Sed si hoc esset verum, papa non teneretur confiteri cum non habeat superiorem. Quarto dicunt alii quod confessio facienda homini cadit sub praecepto, sed ecclesia ... legislator dat praeceptum generale

in quo mo praecipit ad omnes ad quos obligat saltem implicite, ut patet de bapt. Sed sic dedit ipse praeceptum Io. 20. Quorum remiseritis peccata etc., ut generaliter praeceptum. Ergo videtur quod obligat omnes saltem implicite. Sed non videtur quod praeceptum fit nisi per confessionem. Ergo etc. Item non est verisimile quod sancti apostoli obligassent per praeceptum ad confessionem faciendam homini, nisi invenissent hoc implicite contentum in praecepto Christi ubi supra. Apostoli autem explicite obligaverunt ad hoc per praeceptum ut patet ex eo quod dicitur Iacobi ultimo. Ergo etc. 9 Quaeritur secundo cui sit facienda confessio homini. Et non omni homini, sed illi cui concessa est potestas ligandi atque solvendi, cuiusmodi sunt sacerdotes, quibus dicitur Matth. 16: Tibi dabo claves regni caelorum etc., et quodcumque ligaveris etc. Dicunt autem aliqui quod in casu mortis et necessitatis, ubi sacerdos non habetur, facienda est confessio laico, et dicunt quod talis confessio est sacramentalis. Secundus dicit primo quod teneo videndo propter quod confitendum est laico in tali casu. Si enim erubesceret replicando ea coram deo sicut coram laico, multum facit si non dicat laico, quia tamen sic actus proprius sacerdotis, officio oritur ad rogandum sacerdotem et sacerdoti. Dico autem quod in nullo casu iste tenetur confiteri laico, quia nulla lege hoc est praeceptum. Sed non est hoc concessum; immo est quia ligare vel absolvere est solius sacerdotis. Item dico quod talis confessio non potest esse sacramentalis, quia cum per talem sacramentum sit absolutio et una pars sacramenti non possit esse sine alia, hic autem non sit absolutio, ergo etc. 11 Debet ergo fieri sacerdoti proprio sacerdoti. Sed distinguendum de proprio sacerdote. Certo modo dicitur proprius sacerdos quem [illegible] ... et hoc papa est proprius sacerdos et episcopus et quilibet aliquis inferior ... habens curam ... dicitur proprius sacerdos ille qui missus est ad petendum ... papa vel episcopus. Tertio modo ille qui magis deputatus est ad curam ... ad ministrandum sacramenta ... dicuntur proprii sacerdotes. Ultimo ... isti

immediate ad ecclesiam regendam. Dicitur ergo quod non est necesse quod confessio proprio sacerdoti tertio modo dicto. Sufficit quod fiat sacerdoti proprio secundo modo, quia dictum est quod quilibet sacerdos ex forma characteris tantum habet potentiam auctoritatis absolvendi sicut papa, et sicut alii sacerdotes quod autem non possunt sicut hunc, est quia iurisdictio subtracta est eis. Ergo si aliquis non subtrahat sed committat vel committatur sibi immediate a papa vel superiori aliquo, ex tali commissione potest esse proprius sacerdos secundo modo dictus. Nec est dicendum quod papa non possit hanc commissionem facere, quia sicut papa restringere generalem auctoritatem quam habebant apostoli et omnes sacerdotes ita potest omnem restrictionem amovere et sic potest in generali et in speciali, ita potest huic vel illi. Sed potest istud, ergo istud aliquorum. Item dicunt quod papa potest absolvere eos quibus hic sacerdos, quia in ecclesia ordinatus, quod potest infimus potest summus. Potest autem absolvere et reservatis, ergo et aliis. Sed omnem potestatem quam habet potest aliis committere. Hoc autem patet quibus curatus capellano suo committit ad vices. Ergo illi quibus papa committat possunt absolvere. 12 Dico igitur quod proprio sacerdoti tertio modo dicto quibus fidelis tenetur semel in anno confiteri ex praecepto ecclesiae. Unde dicitur Omnis utriusque sexus fidelis postquam ad annos discretionis pervenerit, omnia sua peccata semel saltem in anno fideliter confiteatur proprio sacerdoti et iniunctam sibi poenitentiam pro viribus studeat adimplere. Ex praecepto autem ecclesiae ad hoc non tenetur. Praeceptum enim quod non obligat quod fiat confessio plus uni quam alteri sed obligat ad hoc etc. Qui obligatur reciperet praeceptum in pluribus casibus. Primo si sacerdos non sit idoneus. Secundo si sit inimicus ita quod non habeat de quo fidem ... possit mittere ... Tertio cum aliquis est peregrinator ... vel est remotus ita quod non possit ad eum redire. Sed cuius est dubium. Quarto si quis non commisit peccatum mortale in toto anno. Iste enim dicit sibi quod etiam non tenetur obligatur ad confessionem, quia confessio ordinatur ad deletionem peccati mortalis. Sed ... sine ... potest dolere. Sed talis debet dicere sacerdoti quod non habet conscientiam de peccato mortali quam tamen ... ideo tuti ... confiteri quia

quia ... necnon ... qui est mortuus ... sicut aliquis peremptus pro pueris. Item quia confessores privilegiati et tales sacerdotes proprii dicuntur, vel est ... si potest ... genere sine ... confessione ... sufficit quod dicit sic. Confessores sunt sacerdotes qui possunt cum absolvere, sic dicere sicut dicunt. 13 Itera autem non confitetur semel in anno proprio sacerdoti sicut dicitur esse extra de poenitentia et re. Omnis utriusque, in fine adiungitur: Alioquin et vivens ab ingressu ecclesiae ... et moriens christiana careat sepultura. Sic patet quod multum etc. Dico ergo quod illis non confitentibus proprio sacerdoti semel in anno per decretale praeallegatum, omnis utriusque sexus. Dico igitur quod proprius sacerdos quem potest accipere uno modo habens iurisdictionem ordinariam super aliquos in foro conscientiae immediate, et hic proprius sacerdos dicitur illorum qui habet de parochiam. Secundo modo habens iurisdictionem ordinariam non primam, et sic episcopus est proprius sacerdos omnium in sua dioecesi. Vel in summo papa omnium. 16 Tertio modo habens iurisdictionem delegatam ab aliquo istorum. Vel legatus domini papae. Quarto modo habens iurisdictionem ex concessione vel permissione alicuius, et sic est quilibet sacerdos illius quem episcopi et abbates concesserunt eligere confessorem, quia eis permittitur ut eligant confessorem prudentem et discretum. Sic iste modo est proprius sacerdos. Quicumque ergo ille qui audit confessionem in mandato non nisi illo proprio sacerdote vel non potest aliquis peccatum mortale [illegible] etc. Quarto modo est proprius sacerdos, et ergo ... quicumque ... proprio voluerit confiteri, sic est proprius sacerdos, quorum ... voluerit confiteri de commissione post acceptam etc. 17 Dico ergo quod proprius sacerdos in omnibus ... non est facienda confessio nisi proprio sacerdoti. Sed nullus confitens proprius sacerdotibus ... tenetur eadem anno confiteri proprio sacerdoti de quo primo modo. Secundo dicit quod de eisdem peccatis non tenetur iterum confiteri. Quia episcopi et maiores habent ordinariam iurisdictionem super subditos proprios sacerdotes, quam iurisdictionem possunt eam committere alii, et ideo qui confitetur talibus quibus commissum est ab eis

sunt l'imo alys. et eodem peccata in anno non tenetur proprio sacerdoti confiteri. Sed an teneatur eodem anno de aliis que postea commiserunt confiteri eisdem. Dicunt aliqui quod non. quia per presbyterum parochialem cui iniungitur dicit confiteri esse semel in anno prout in illo. non tamen curatur. Sed non capis in capite omnis utriusque de penitentiis et remissionibus. et ideo scilicet parochia. et capis presbyter per rocial. quod post probari potest quod dicitur esse de parochiis et alienis parochianis. nota 7. q. 1. 2 nota. Alii dicunt quod per presbyterum proprium intelligitur sacerdos inferior curatus. quia ubi debet accipi secundum quod sonat in communi usu. Dicunt ergo ista quod cum capis non sit super statutum generale in quod mandatur quod omnes confiteantur semel in anno saltem proprio sacerdoti. quod confitentur alius auctoritate capitis modo non in capite omnis utriusque semel eodem anno confiteatur cum (ipsis propriis) suis sacerdotibus confiteri secundum statutum generale. Occupati autem oste de penitentiis et remissionibus. Sed et civitate tamen [illegible]. quia superstitiose super statutum generale. Et est opinio [illegible] mihi. Rai.
24 Aliquando autem contingit quod aliquis confiteatur alio quam proprio sacerdoti aliquo peccatorum mortalium. Et est quia proprius sacerdos non fuisset quod magis potest contingere quam cum ipse ponitur aliquis vagabundus in parochia sua a loco suo vel ut sic discurrit. Eodem cum sacerdote eius non est quod talibus confitentes teneretur illa eadem peccata confiteri sacerdoti. Nam secundum intentionem doctoris non fuerunt contra confessi non sicut primo suscepimus, sed cum videri facit confessores faciunt de confessis quia ignorantia mea vel eos excusamus, et illa confessio sic eos immunitas. non tamen valeat quod si refusisset ipsa sacerdoti. et non sacerdos non potest confitere confiteri quod post sacerdos eorum dicitur
24 Item et casus in quo potest sacerdos proprius recusari. Sed si sperasset a aliquo proviciana sua et illa dubitaverit quod si confiteretur ei, mali movetur ad malum per memoriam cum eo delectatur vel timet ne cum eo rursum sollicitaretur ad malum in tali casu debet petere vel facere petita licentiam confiteri alii quod si non daret, nihilominus potest alteri confiteri. Et

quod per mgratia potest imo et debet propter sacerdos recusari. mi. magis [illegible] sed an non dubitaret ullo quando sollicitari nec matari ad malum. tamen quantum urare non debet. et pronto quod non sit quod alios cum suo sacerdote peccaverunt post eum in hoc casu uitare Sed et quamquam alia quam proprie debitor dubitaverit ab eo sollicitari ad malum. et in hoc casu. sic debet habere non potest.
26 Quaeritur ad quam. Et. dixit sic confitens. dicit quod ita debet confiteri omnia peccata mortalia quod si tacta quod primum. Et ideo si tacta mortali debeat iterare quod gratiam dicetur. quaero. e. q. it. gratias est quod per cordis. defectum tamen de bere ad repellendum contra de pen. Et quia non sufficit ad esse nota iudicium. ut est nota in foro iudicium. quia ut dicitur. 3. q. 1. ignorat iudex debet iudicare secundum allegata. Et peccata priora quamvis sint mortalia sacerdoti sic hoc. quia non tamen sunt mortalia sic in curia dei. debet ea confiteri. Et ut dicunt magistri gra. per. di. confessio est quaedam promissio peccati. et peccatorum suorum et nuditatem
21 Hoc autem omnia peccata debet confiteri uni sacerdoti et non pluribus. ut non dividat confessionem. Et uerum est proprius tamen debet confiteri omnia de quibus actu meminit. forum ergo confessionis non est nisi quaedam reconciliatio cum deo de hiis quae homo debet deo. Ergo hoc est forum in quo debet conferri de omnibus. et debet dici. Et fallit est quam confessione et contra. Et ad hoc quod potest tamen contra. Debet dicere de omnibus quae recollit.
18 Quid autem si contingat cum dicit casum aliquod quod suus proprius deus non possit eum absolvere per propter sacerdos. nisi non potest illo praetento alia. Et. Dicendum in hoc casu, quod iste post. omnia peccata dicere suo sacerdoti et de remissione autem debet dicere peccata quod absolvo ad eum et mittat, et non alia. De quibus ab eo absolutus confiteatur ad potestatem, et absolvat ab eo, et sic perficit absolutio
19 Quid si confessus fuit alicui qui non habuit potestatem, qui contempnit potestatem. ad proprium sacerdotem. Dicit Rai. quod si illa fuit ignorantia affecta ut non videant de omnibus tamen

sed pro sacerdote. aut alteri talium. Si autem ad habuit gratiam poterit deingm tunc non tenetur confiteri. Et ideo si prima quod mole
20 et ei confiteri. Confessio autem peccati mortalis et confessionem aliquis sunt confitendae vel eum per sacerdotem. quod confitere dicitur. quod est contra commune ac ius aliud tamen modo quam attigimus. aut quod sub communi, aut quod ad est. a quo ad ea primo. Aut primo modo, et talis est scientia sive loco et tempore. Sed (taceri) actus sunt agenti modo. Secundo modo est scientia. quod forme est. Et multilatio generis vel loius in . Tertio modo est. Et quod ad communi formalem. Et hoc accipit sic constitu. Quod est. quod ad communi cause. Et est e. tertium quod. Et quod ad communi effectum. Et hoc . sed quod est causa ad accidens. Et sic accipit sic constitutum. ut facit. Et in ultra. Penes quod accipit sic est quod ministro. Sed quod curialis facit. Non in ellud. quod ideo circumstantia. sunt constituta magis ex actu dependet ex actu sed magis sunt quidam circumstantias attribui. Sed autem quod omnes facit. Unde constitutum est. Et clericus vel laycus et quod est. et ideo non quod percussit. et sic late vel sub. De pe. di. constitutione potest. cum. et quibus potest aggravare notum. dicatur in concordia, criminales, quam venialis, quam criminalis sunt denuntiandae confiteri. Quam autem venialis, et non denuntiandae sic nec ipsa peccata venialia. sunt confitendo non necessitate
22 Quid ad primum articulum. Est quod tamen quod confiteri. Dicit Rai. quod postquam quis commisit peccatum mortale non statim tenetur confiteri ducto quod habeat opportunitatem sacerdotis. Sed sufficit quod semel in anno. eo. s. tempore quo statuit generale concilium. in me. qua. Et si quis statutum de peco [illegible] spiritum confitendi tempore statuto, iam est [illegible]. Dicunt tamen aliqui quod si habet copiam confessoris et non confitetur, cum tempus [illegible] quia contemnit sic concitus ad non geminandum in peccato, quia illa non videtur esse contritio quam non confitetur. Quin potest sic mortali peccare. Et aliud dicunt Hugo. Si qui quod peccavit mortaliter, quamquam habet copiam sacerdotis. post differre usque ad tempus

[illegible] proposito confitendi, est. quia non auctori nisi est [illegible] conceptio exigit. sed intimi confiteri. quia contritio potest esse vera sine confessione. Nam et erat contritio vera cum ipse in statu [illegible] confessio. esse et modo. Sed quod confessio est [illegible] contritionis. tamen sine ea potest esse in articulo. Si est apud confitendi tempus statutum a iure. dicendum est religiosi ponere statuto suorum. prelati confitentes tenentur bo. et Rai. habita opportunitate confessoris. et note statim confiteri. propter periculum Rai.
bo. et Rai.
Et dicit. quod non statim teneatur quandoque, nisi copiam confessoris. Sed quod ad istos dicos quos statuta sunt eos confiteri, in pluribus autem ea
22 sibi tamen confiteri autem tempus statutum. Item est. quod si vult habere vel non celebrare magis cautius est tamen confiteri. et dignius et parare ad devotionem et iam confiteatur. Et ergo expectans nullo ut vel alio ut Rai. contra pluribus sua promittens. Et Sed pone predicti ut quod est in nostri et imminenti periculo mortis
Rai. C. Rio.
Quid est Rai. Pone quod est. Et. quid confitendo est, quod status teneatur confiteri de peccato.
Sed o pone dubium. Et. quid probabiliter videt se apud illo anno copiam confessoris habere non posse, et quem posset absolvere. Item de
23 omnibus predictis colligunt aliqui conditiones quae debet habere vera confessio quae hiis versibus continentur.
Sit simplex. humilis. confessio. pura. fidelis.
Atque frequens nuda discreta. libens verecunda.
Integra secreta lacrimabilis accelerata.
Fortis et accusans et sit parere parata.
Hec sunt xvi. conditiones omnes necessarie praeter duas. scilicet accelaratio et frequentia. Debet ergo esse simplex. non composita ad excusationem. Humilis. reputando se peccatorem. Pura. per debitum finem et sine fictione. Frequens non est necessaria. Nuda sine obscuritate. Discreta cum confessione et sponte. Libens non coacta. Verecunda cum verecundia. Integra non diminuta. Secreta. ut non per nuntium. Lacrimabilis. De pen. di. quinta. Accelerata. Sed non est necessaria. . ut nobis opportet.

contritionem aliquis in fine [illegible] peccata et penam volens subire. Ad secundum dicendum quod confessio non addit super aliquod preceptum. Dicendum quod verum est. Potest tamen reduci ad illud preceptum: honora parentes, quia sacerdotes patres sunt spirituales, quos honorat in confessione, vel ad preceptum de dilectione dei. Et quod ulterius dicitur quod non continetur in lege veteri nec in nova, dicendum quod verum est quod expresse non oportuit quod exprimeretur, sed sufficit [illegible] implicite includitur [illegible] in [illegible]. Ad tertium [illegible] dicendum quod [illegible] non institutum nec debuit institui [illegible], quia ipsa confessio in novo [illegible] ex [illegible] fundatur [illegible] peccatorum fiebat per [illegible] remissio. Ideo ab eo non debuit institui confessio. Nec [illegible] ubi dominus dabat aliquibus occasionem [illegible]. Cum autem [illegible] fuit instituta [illegible] homines [illegible] quod oportuit institui [illegible] vel [illegible] publicari. Ideo [illegible] confessio debuit in [illegible] clavibus [illegible] datis, in quibus potestate acceperunt [illegible] modo [illegible] salutem [illegible] sacerdotalem [illegible]. Ideo confessio fuit a domino [illegible] ab apostolis instituta. Ab ecclesia vero [illegible] promulgata [illegible] ut [illegible].

Circa tertium articulum [illegible] 11 [illegible] quod de iustificatione impii [illegible] videnda. Et primo [illegible] requiritur ad iustificationem impii. Et arguitur primo quod nihil requiratur, quia [illegible] deus potest facere [illegible] mediate [illegible] potest esse sine ipsa. Ergo [illegible] quod deus potest iustificare [illegible] gratia, ergo potest sine gratia. Item [illegible] nihil [illegible] requiritur. Nam ut habetur [illegible] [illegible]. Contra videtur quod necessaria sit gratia, quia sicut non expellitur tenebra corporalis sine corporali lumine, sic nec tenebra spiritualis sine [illegible] quod est gratia. Item [illegible] necessarium [illegible] aliquid, quia [illegible] qui creavit te sine te non iustificabit te sine te.

Respondeo dicendum quod sicut de remissione peccati [illegible] loqui [illegible] aut de [illegible] aut de [illegible] sic et de iustificatione. Sic igitur loquendo secundo modo potest deus peccatum remittere absque [illegible] satisfactione. Sed isto modo loquendo de iustificatione [illegible] ipsum sine aliqua sua cooperatione iustificare, non tamen sine sua gratia, quia gratia forma est iustificationis. Sicut deus non potest album facere sine albedine nec calidum sine calore, sic nec iustum sine gratia. Loquendo autem de iustificatione secundum communem modum, dico quod non tantum necessaria est gratia, sed [illegible] conversio voluntatis ad deum [illegible] per motum liberi arbitrii. Nam sicut [illegible] per [illegible] in [illegible] anima [illegible] per gratiam iustificationem in [illegible] conversionem voluntatis ad deum [illegible] qua conversione disponitur anima ad susceptionem gratie qua formaliter iustificatur.

Dicitur [illegible] doctoribus quod sicut [illegible] corruptionem unius [illegible] generationem alterius, sic [illegible] in proposito [illegible] requirit [illegible] dispositio ad susceptionem gratie que est [illegible] liberi arbitrii ad deum [illegible] et dispositio ad [illegible] que est [illegible] remissio. [illegible] gratie infusio, motus liberi arbitrii [illegible] contritio et [illegible] expulsio. [illegible] in [illegible] generatio [illegible] gratie [illegible] per motum liberi arbitrii [illegible] per contritionem. Duo [illegible] sunt infusio et [illegible] expulsio. Duo [illegible] motus liberi arbitrii [illegible] conversio voluntatis ad deum [illegible] sive detestatio peccati. Inter ista duo autem [illegible] conversionem ad deum [illegible] per motum liberi arbitrii et aversionem a peccato [illegible] per detestationem [illegible] aliquo modo ordo, aliquo modo non. [illegible] in uno motu liberi arbitrii sicut recessus a termino a quo et accessus ad terminum ad quem in uno motu.

Quia ut magister dicit sunt duo motus liberi arbitrii, scilicet detestatio peccati et tendentia voluntatis in deum per desiderium vel amorem. Primo modo ordine nature prior est conversio liberi arbitrii in deum quam [illegible] a peccato [illegible] in motu corporali [illegible] prior est recessus [illegible] accessus in executione [illegible] accessus [illegible] recessus [illegible] duo in motu liberi arbitrii [illegible] secundum ordinem intentionis [illegible] 26 [illegible] 10. Ad deum non motu corporis sed motu cordis accedimus. [illegible] autem accedit [illegible] deo [illegible]. Secundo autem modo loquendo de conversione et aversione [illegible] detestatio peccati aliquando [illegible] timore [illegible] amore dei [illegible] prior [illegible] sua causa.

Item distinguunt doctores de ordine inter alia duo que sunt ex parte dei, scilicet inter gratie infusionem et culpe remissionem. Nam dicunt aliqui quod infusio gratie prior est [illegible] infunditur [illegible] prior remissione peccati [illegible] in qua suscipitur [illegible] qualitas que agit in aliquid [illegible] primum ad [illegible] quod expellit et ad secundum quod perficit [illegible]. Nam primo [illegible] producit, secundo ad oppositum quod expellit, tertio ad secundum quod perficit. Secundum [illegible] non potest in [illegible] aliqua nova qualitas nisi prius intelligatur expulsio [illegible] ad [illegible] ab [illegible] intelligatur [illegible] quod expellit [illegible]. Sic [illegible] infusio gratie ut a deo infusa prior est [illegible] ut expellente [illegible] prior est [illegible] informatione [illegible] infusio gratie [illegible] expulsio peccati [illegible] infusio gratie in anima. [illegible] non [illegible] gratiam [illegible] in anima [illegible] prior [illegible] in anima [illegible].

[illegible] duo non [illegible] ordine [illegible]. [illegible] gratie [illegible] remissio culpe [illegible] ad [illegible] ad [illegible] in [illegible] debiti [illegible] sive [illegible] non [illegible] bonum [illegible] restituitur in infusione gratie [illegible] gratia que infunditur [illegible] infusio [illegible] infusio gratie [illegible] remissio peccati [illegible] anima [illegible] deo placet [illegible] non [illegible] anima [illegible] infusio [illegible] gratie infusio [illegible] remissio [illegible] qua [illegible] anima placet deo [illegible] qua [illegible] reputat digna vita eterna.

[illegible] inter ista sit aliquis ordo nature vel [illegible] ordine [illegible] fiunt in instanti. [illegible] quod [illegible] iustificatio [illegible] ad motus dispositivos ad eam [illegible] detestatio culpe et conversio voluntatis ad deum [illegible] ad gratie infusionem [illegible] motum [illegible] et culpe remissionem [illegible] iustificationis [illegible] duo [illegible] in [illegible] in iustificatione [illegible] iustificationem [illegible] iustificationis [illegible] in [illegible] non posset in [illegible] requirit [illegible] sicut talis [illegible] magis et minus [illegible] in agente [illegible] in [illegible] limitate [illegible] magis et minus [illegible] dispositio [illegible] susceptionem [illegible] magis et minus [illegible] in [illegible] in [illegible].

est in quo producitur dispositio illi scilicet gratia
et creatur dispositio que requiritur ad illud scilicet susceptio-
nem. Cum igitur infundere gratiam sit infinite
virtutis, non obstante quod gratia possit
suscipere magis et minus in anima, potest tamen infundi
ab infinito. Et quia magis convenit esse causa quod
infundere, ideo soli deo cum infinite virtutis est.
Et quia fortior conversionis ad deum et detestatione
peccati precedentium gratie infusionem.
Sed fortior dicitur esse sunt actus.
Et illos actus eos fortiores esse necesse operari
animam eos fortiores, ideo illorum motuum fortior
ratio est [illegible] quod in quo est gratie infusio.
Primo autem romanicus non potest posse fortior
posita per infusionem. Sicut patet quod tenebra non
removentur post infusionem luminis. Ergo in eodem
instanti est remissio culpe in quo gratie infusio.

26 ¶ Circa hoc queritur utrum iustificatio impii
sit miraculosa. Videtur quod hoc quod quamvis
iustificatio impii sit spiritualis, non tamen est
miraculosa. Unde augustinus 12. super genesim ad litteram c. 12. aliquid
mirabile fit in hoc mundo perfectius minus
quam totus hic mundus. Sed quamvis creatio mundi
fuit ~~miraculosa~~, non tamen dicitur fuisse mira-
culosa. Ergo nec quamvis iustificatio impii sit supernaturalis
non tamen est miraculosa. De ratione enim mira-
culi est quod supra causam sunt. ¶ Verum est quod fiat
per actionem potentiam supernaturalis agentis. Ergo
debet esse opere nature et sic quoniam sit mirabile. Ideo quod
ignoraret causam. Sed augustinus 21. de civitate dei c. 9. tantum
miraculum non est ¶ Concludendo quod in miraculum non sit
aliqua dispositio, nisi solum pura potentia obedientialis
quod ipsa fiat illud opus quod est miraculum. ¶ Sed ut
sit per modum conflictu. Unde dicitur augustinus super hoc intel-
lectu 13. quod si solita esset, mira non essent.
¶ Quamvis autem non omne mirum vel mirabile
non ergo miraculum. Omne tamen miraculum est mirabile et mi-
rum. Et ergo ista tamen dicitur quod miraculum est ¶ Sed prop-
ter ordinem per spem nec consuetum. Sed quamvis
iustificatio impii non sit insolita, et diligere
deum requirit aliqua dispositio in intellectu quam iustificatur
iustificatio impii quia facit diligere deum non est mi-
raculosa. Quamvis efficienter fiat per potentiam super-
naturalis agentis. Iustificatio autem impii per religionem
conversionem quam facit se sic iustificatum impium valde et sic
se non disponit, miraculosa est. Quia in

talis iustificatione? Nunc omnia gratia quam iam requiret.
¶ Et sic dicitur quod prima quam nec ad primam rationem. Ideo dicitur
ergo [illegible] sicut per communem potestatem, dicitur quod
illa gratia metuenda est de causa efficiente non de-
scribitur et gratia autem est causa formalis licet secunda in iustificatione
sicut dicitur non potest album facere sine albedine
sic nec iustificare sine gratia. Et quod dicitur quod proprie
sicut de capacita dicitur dicendum quod non est simile. Dignitas
quam prima receperit affectum liberum qui cogi non potest
et considerans quam possibile metum qui cogi potest quamvis ma-
gis requiritur voluntaria dispositio ad susceptionem gratie
quam sapientie. ¶ Et possit dici quod salomon recepit
sapientiam non per legem communem, sed speciali et
privilegiata. Possit tamen dici quod ad eius suscep-
tionem sit disponitur vigilando.

. h. [illegible] Hic queri solet super distinctionem magistri de
potentia sacerdotum. Hic dicit de potestate mi-
nisterii primam intingentium et claudendi mi-
¶ Primo dicit de potestate potestate ¶ Secundo de illa po-
testatis collatione. Dicit quod sequitur propter consilia
¶ in ea. per magnitudinem quod sit potestas eccle-
sie in ligando et solvendo ¶ Secundo quomodo per eam li-
gat et solvit potentes in causa. ¶ Tertio distin-
guit duos modos ligandi et solvendi ibi
Non autem hoc ¶ Quarto ostendit quod est causa ad solus
deus absolvit. ibi Licet ¶ Prima in 3. prima ponit
quem de potestate et usu clavium in generali
¶ Secundo ostendit quae sunt potestates clavium ibi claves
istae ¶ Tertio quare usus ibi Usus vero ¶ Qua-
rto primus dicitur in 3 ¶ Primo ostendit quod
sunt claves ¶ Secundo sunt quae sunt ibi
Aliud vero ¶ Tertio concludit errorem qui inde posset
ubi nec ideo tamen ¶ Quarta prima in 3. Primo ostendit
sacerdotes solvunt et ligant quo ad culpam ¶ Secundo quo ad
quo ad penam purgatoriam et iudiciariam ligat
ut quamquam ¶ Tertio qualiter deus confirmat ligatos et
solutos suam ibi Ex hiis legandi

Circa hanc distinctionem .3. articulos queruntur quorum
primus de usu clavium quo ad forum penitentie
¶ 2° quo ad forum iudicialis sive ¶ Tertio quoad
[illegible] dubia contra excommunicationes et absolu-
tiones etc.

Quo ad omnia [illegible] .5.

Queritur ergo primo utrum sacerdotes evangelici habeant
claves regni celorum. Et non [illegible] 3°
dicit de eo quo claudit et nemo aperit. ¶ Sed

Et ipse quod clavis sacerdotis est una de clavibus
Sed hanc nulli sacerdotes non habent ergo et cetera. ¶ Et
contra quod habent sed non perpetuo. Et ipse loquitur non
habere nomen hoc et non latere. In fine [illegible]
¶ Et [illegible] tibi dabo claves
regni celorum ¶ In primo dicendum quod clavis translative dicitur
non proprie et quia differentia est aliquis [illegible]
vere. Ideo sicut clavis materialis est principium illorum
aperiendi et claudendi hostium. Non tamen
ipsa vel clausio. Sic spiritualis aperiens vel clausio
est dicendum quod clavis regni celorum non est apertio vel
clausio nec aperiens vel claudens nec in
nec dominum. Sed potestas distinctionis efficiens quoniam
cui aperire regnum celorum. Vel ut dicitur apud
et potestas [illegible] de causa. Quare ergo [illegible] sunt differ-
entiae. ¶ Et autem potestas differentiae et [illegible]
causa est in [illegible] ¶ Quidam ergo dicunt differ-
entiam [illegible] de causa. [illegible] solus [illegible] ad
quod [illegible] ipsum iudicare. ¶ Alia est non
[illegible] exclusivo quod dicitur eos in [illegible] illa
potestas quod non potest errare nec in differendo nec in
[illegible] de causa dicitur [illegible]. Talis est potestas que
in [illegible] quam acquisivit remunerato in pas-
sione. Nec est alii sacerdotes ¶ Alia est [illegible]
et solita que hanc attingunt ad effectum
per eam deserendo in distinctione et [illegible] ista clavis
creata est et cetera. Et quod sacerdotes ecclesie habent cla-
ves habent [illegible] collatas. [illegible] ¶ Dicendum
non enim aptus omnibus successoribus eorum
sed ligantis et [illegible] potestas differ-
entia. Sed quod dicitur differtur de causa. [illegible]
de causa. Sic ut habet sacerdos una clavem
quod est potestas differentia quod habent et alia et esse
potestas [illegible]. Alia est potestas iudicandi

Cre. 40.2. z
conversiones. Et ut quod [illegible] sunt claves
in suorum effectuum. Licet sint una in radi-
ce. Clavis sit et potestas iudicandi
in foro animarum. Et potestas excludendi [illegible]
[illegible]. Et potestate distinguendi in causa [illegible]
[illegible] dicitur clavis scientie et non dicitur [illegible]
[illegible] habet scientiam nec actum. Quamvis tamen [illegible]
[illegible] non debet nisi habent scientiam scientiae
ad executionem illius potestatis. ¶ Et ad expo-
sitionem distinctionis in [illegible] [illegible] [illegible]

clavis potestas cui actus est [illegible] liga-
re vel absolvendi. Et ista clavis et [illegible]
ordinata ad [illegible]. Sed potestas magis est in [illegible]
in [illegible]. Nam in foro contentioso potestas liga-
di et solvendi [illegible] clavis non dicitur. Quia hanc potestatem
quam habent et non sacerdotes. Hec quod duo claves
distincte quoad actus suos in iudicio sunt
una causa cum potestate [illegible]. Iste et
3. potestates fundantur in caractere sacerdo-
talis. Quia autem aliqui sacerdotes non possunt absol-
vere vel ligare non est propter defectum potestatis
sed propter [illegible]. Sed [illegible] nisi [illegible] non habent nisi
[illegible] iurisdictionem. Potestas autem iurisdictionis
accidit clavi [illegible]. ¶ Scotus [illegible]
[illegible] quod ista dicitur potestas clavium non est eadem
cum potestate conficiendi. Et quod iste due non [illegible]
non sunt eadem quoad actus. Sed tamen quod distincte
cum [illegible] [illegible]. Et dicit quod mutuo
se supponunt aliquo modo quia potestas [illegible]
[illegible] in eam presupponit potentiam [illegible]
¶ 4° dicit quod vel sunt iste 3. potestates tres
caracteres. Vel primus sed [illegible] potestas [illegible]
est caracter et alie due potestates sunt
dispositiones fundate super caracterem. ¶ Iste
autem claves non solum date sunt ad aperiendum
sed ad claudendum. Cum non [illegible] potestate cla-
vium videtur [illegible] aperire et claudere et
¶ Secundo modo videndo [illegible] [illegible] in-
dicant quod celum apertum est vel clausum. ¶ Tertio modo
aperit relaxando aliquam partem pene pecato de-
bite et claudit [illegible] aliquam penam [illegible]
ligando quantum [illegible] in hoc seculo. Vel [illegible]
[illegible] illi pateat [illegible] regnum celorum
¶ 5° modo claudit et aperit excommunicando et absol-
vendo ab excommunicatione. Hic autem modo magis re-
spicit forum contentiosum quod primum ¶ Et a
potestate horum clavium absolvat quis a pecto
mortali. Dicendum aliqui quod non. Sed videtur [illegible]
magistri. Cum prima [illegible] quia in quod est de
licet [illegible] absolutionem non debet [illegible]. Quia
[illegible] non debet [illegible]. Sed [illegible] deletum est
[illegible] absolutionem. Quia dicit accedens est contritus
et [illegible] debet [illegible] vel non est contritus
et sic non absolvit. ¶ Secunda ratio adhuc est
quia [illegible] non [illegible] in unum effectum [illegible].

Pro. 1. 3

Dist. 19. · Pro. 1. 3. · Dist. 19.

Sed primus effectus absolutionis sacerdotis est remittere penam vel totaliter vel saltem partem [illegible] eius effectus non est remittere culpam. Est enim oppositum quod absolutio non remittit culpam. Ad hoc argumentum quia sacramenta nove legis causant quod figurant. Sed verba forme sacramenti significant deletionem, ergo efficiunt eam. Item constat quod sacramenta nove legis dicuntur potentiora [illegible] Sed si non delent culpam non apparet [illegible] sacramenti [illegible] verba baptismi [illegible] Item dicit quod iste effectus [illegible] per accidens. Respondeo in sacerdote [illegible] absolutionem [illegible] accidit. Alio modo [illegible] baptismi. Nam si [illegible] accidit non [illegible] effectum baptismi [illegible] accidit ad baptismum [illegible] remissionem [illegible] [illegible] contritione [illegible] delet [illegible] peccati [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

29 [illegible]

30 [illegible]

31 [illegible]

32 [illegible]

33 [illegible]

34 [illegible]

35 [illegible]

36 [illegible]

37 [illegible]

38 [illegible]

40 [illegible]

41 [illegible]

42 [illegible]

43 [illegible]

pro carceratis tenentur seu domum quam in domo pro
tare debent. Item decoctores publicos ut in
scolis retinentes. Item noua thelonea pedagia
et mercatoribus imponentes. Item sortilegiis et di
uinationibus intendentes cum effectu. Sed de qui
dam in istos non est lata sententia. Sed secundum
hunc quod aliquis nomine suo in clericum uel
personam religiosam religionis approbate
manum iniecerit uiolentam, sed quamuis factum
fecerit ipso nesciente nec esset uolente, quia
in maleficiis ratihabitio retrotrahitur et mandato
comparatur. Item qui hunc in curia romana ...
... dat ad uel promouit se datum dum
pendet negotium. Item abbreuiatores et alii de
familia notariorum et tota cancellarie pape
tenes legendis suo nomine uel alieno ad
exigentes, uel pacta de pecunia faciences
... uel petitionem uel notam ... exegerint
maliciose detinentes. Item illi qui de curia
uel familia cum aliquo de curia eadem uel
cum quocumque extraneo conuentiones faciunt pro
se uel alieno expediende negotium aliquid fa
ciunt pactionem dedendo uel faciendo ad
sibi uel alii obligatione seu securitatem. Item
tam illos de curia quam de curia, ad arcendum et
exigunt. Et qui dederit ad exactorum uite pro
dem modo excommunicatus ligo et afficit. Item pla
... alii
alios in gestam ... clericum
legio ... et indultum ... facte
... uel ... negat derogati
suo ... iudicia ...
herc presumentes. Item extorquentes per uim
uel per metum reuocatores uel absolutiones ex
communicatos suspensionis interdicti. ... uiro
... Item quando
... ut per ... uel amicos ...
... rogati
Item ... pro ... regulares ... excommunicationis
uel ... in ... reuoca
... sententiam interdicti que
... non obstante. Item qui
... uel ad quemcumque excommunicatos
suspensionis interdicti sententia facit promulgata

tari licentiam alio dederit excommunicatus capitulis seu a
bas ... sunt bona sua uel suorum ...
... qui tales sententias tulerint uel ... ex
... uel ... sententias ...
et tales excommunicatus ... uolentes ...
... reuocauerint licentiam. Item
omnes qui ausi fuerint ... hanc ...
Item singuli qui regalem custodiam siue guar
diam ... ut ... in ecclesiis
uel ... locis denouo usurpare conantur
... uacantium occupare
presumunt. Item etiam uel ... excommunicatus
qui se ... procurat. Item religiosi ... abbati
... domos alias ad suum ... eccle
... uel locum siue domum denouo
acquirentes uel acquisita absque licentia ...
alienatores. Item omnes ...
... domos suas locatores ...
... ecclesiarum ...
... domi ...
... suis ...
... in hoc casu ... ma
iores ut episcopi ... superiores ... suspen
sionis ... non ... singulares
... collegium seu alia uniuer
sitas ... sententiam ipso facto ... incurrunt
... si layci fuerint ... ordinarios
ab hac ... omni ... pruilegio
... Item qui ...
... uel metum ...
... uel ... lapsos
... Item illi
... ad talia facienda ...
... Item illi qui ... uel ...
... quod ...
... Item ... in
romana curia ... ab ... appellatione uel ...
... alii casus ...
... quos hic dimitto.
Tabella autem excommunicacionis ... meruit ...
... Primus est ... ignorabat
... non ... causa ...
... Alius si non percussit ex
odio uel iniuria. Si leuiter ... Item si

excipitur
... coniunctum ... percussit scolarem
clericum ... correctionem. Alius si ... pre
sto clericum ... se in domo sua ...
uolentem ... mortem ...
... clericum ...
... expellendo. Item cum actum
uolente ... percutit cum baculo ...
... Alius cum quis percutit cle
cum ... cum matre ... uel ...
et sorore. Alius cum ... clericus ... minores
in minoribus constitutos ... officium
... uel mandato percutiunt uel
... ab ipso officii. Alius quando plati uel
magistri subditos scolares correctionis causa
... percutiunt. Alius cum ... alios clericos
de familia sua uel ...
... correctione ... percutiunt. Alius cum clericus
percussus est ...
... Alius quando clericus qui percutit ... ad
actum ... clericatum. Ut si ... miles
uel ... Alius quando quis clericum uel
religiosum capit de mandato prelatorum su
orum. ... non ...
... illi qui capitur defensio uel rebellio.
Alius quando quis non excommunicatur sed presumitur
... clericum ... quamuis ...
... Alius quando percussus ...
... uel seditioni
... uel ...
... Alius quando miles
... arma ...
... non corrigit. Alius quando clericus ...
... in negotiis ad ...
... si ... non corrige. Alius quando
...
... in sinodo ...
...
... non defendit. Alius
... negocium ...
officiis ... si ... non corrigis.

q°. 2ª. 44
Item nisi sacrilegi sunt ipso iure excommunicati
... ad aliquos ... xii. q. ii. c. ...
sacrilegium ... auferendo ... de
sacro. Uel non sacrum de sacro. Uel non sacrum
de non sacro ... mortem ...
... sacrilegium ... in hoc ... excommunicatum ex
communicatum ipso iure ... hoc faciat cum uio
latione ecclesie uel incendio. Sunt tamen aliqui
excommunicandi si moniti non satisfecerint. Item
aliqui ... quod ipso iure ... excommu
nicationem ... xvii. q. iiii. ... dixit ...
... quod ... in ...
faciat ...
... quamuis
auferat ...
... excommunicatum ... non ...
... incurrat ... Uel ...
... sententiam ... in omnes qui
cum tali ... se ... hoc
...
46 xvii. q. iiii.
Item ... de ... immuni
tatem ecclesie quod non est ipso iure excommunicatus. Aliud
est ... uiolare ...
... uiolare est frangere uel ...
... uiolare et immutare ...
... excommunicatum ipso
iure ... ipso iure excommunicatus
non est. ... post mortem suffit ...
... excommunicandi ...
... uiolentiam ... ecclesia confugerit
... non est ... si hoc faciat
...
in ecclesia. Excommunicandi tamen est si post sufficientem
commonitionem emendare noluerit ...
... publice ... Uel nocturni ...
...
...
... de immunitate ecclesie ...
... qui ad ecclesiam confugerit, postquam de
... iuramentum ...
... reddere ...
... aliquem ... potest occupari ...
...
... iuramentum ...
... Item ... in
... occiderit ... non defendendo ...
... de ... legis ...
... in lege. Item ...
... se confugientem defendit ecclesia ...

morte
47
. fuste

Dummodo absolutio [illegible]. Defendet [illegible] cum maiori excommunicatione [illegible] operiorum [illegible] hac immunitate habet ecclesia consecrata [illegible] non consecrata, in qua divina misteria celebrantur. Nec [illegible] hoc privilegium admonitio ecclesiae [illegible] confugientes ad ecclesiam [illegible] sacerdoti [illegible] qui ad [illegible] defendi debet [illegible] in vivo non [illegible] capelle [illegible] mulier [illegible] sanguinis patiens [illegible] Christo. Si tantum tetigero fimbriam vestimenti eius salva ero. [illegible] litteras impetrat [illegible] vel suggesta falsitate [illegible] manifesta [illegible] falsitate non suggesta [illegible] litteras non [illegible] excommunicatus autem [illegible] nec [illegible] ille qui litteras [illegible]

[illegible]

[illegible] excommunicatos [illegible] non [illegible] nec talis excommunicatus requirit iurisdictionem. [illegible] hac [illegible] in tali absolutione [illegible] aliquid videtur [illegible] iurisdictionem [illegible] absolvere nec a peccato veniali nec ab excommunicatione minori [illegible] super eum iurisdictionem. [illegible] dicunt alii quod cum in tali absolutione requiratur iurisdictio [illegible] sacerdos iurisdictionem habet [illegible] super [illegible] commissum [illegible] non sacerdos [illegible] absolvere nec a peccatis venialibus nec ab excommunicatione non sibi subditum. [illegible] sacerdos vel [illegible] commissum [illegible] posset absolvere a peccatis [illegible] talis [illegible]

[illegible]

qu. Ric. 63 Cum autem cum absolvitur excommunicatus / subscribat dicat ab absolvente / revoco vel relaxo excommunicationem quam in te tuli. et non dicat absolvo. [illegible] quod in hoc absolutione [illegible] fit quasi clavium in foro [illegible] quod illa verba [illegible] obs[er]uanda [illegible] absolvo [illegible] absolutione [illegible] fit quasi impositionis in foro exteriori licet [illegible] hoc observare non [illegible] sufficit autem verba significantia excommunicationis remotionem [illegible] si dicat excommunicatorum / revoco vel relaxo excommunicationem quam in te tuli [illegible] absolvit non absistat.

Ric. 64 [illegible] dicunt aliqui quod in absolutione non [illegible] requiritur iuramentum ab absolvendo [illegible] dicunt quod iuramentum non est de substantia absolutionis [illegible] requiratur ad cautelam ne decetero talia [illegible] [illegible] pro hoc quod aliquis absolutus est sine iuramento / quod non fieret si esset de substantia. [illegible] hostiensis [illegible] iuramentum est de substantia absolutionis [illegible] si absolvendus erat excommunicatus a canone / in [illegible] debito prestari iuramenti [illegible] canone / fuerit de certo non [illegible] in casibus exceptis [illegible]

[illegible]

64 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Ric.

[illegible]

[illegible] Ric.

[illegible]

Ric.

et quia hic contractum esse sunt ... omnes habent has claves. Nec est in hac parte assertio ma... qui confirmans claves sacerdotales ... non omnes sacerdotes claves habere ... 2 ... sic claves sacerdotales ... in ... sicut in doctis.

Licet autem omnes habent has claves potestatem non tamen omnes possunt usum earum exercere ... Actio ... non tamen requirit potestatem ... [illegible]

[illegible]

inferiores non debet superiores. Non maioritate in fide, sed cum absentibus vel negligentibus superioribus / et inferiores possunt puniri. Et secundum hoc nullo [illegible] auctoritate inferiori. Quando autem de correctione que est actus iurisdictionis dicatur etc. / inferiores tenentur, debet superioris corrigere loco et tempore, et potius moribus non arrogant [illegible]. Sed conveniant et cum humilitate. Et hic habet forma correptionis [illegible] conditione / tamen actu [illegible] / quod si non esset ut dicitur. q. 19. dicendum est etc. [illegible] denunciationem. In qua denunciatione sic procedit. Et primo [illegible] denunciandus est [illegible] puniendum, et tunc non debet secreta monitione procedere denunciationem. Et ut dicitur [illegible] de pe. q. [illegible] c. 1. [illegible] facta non [illegible] occulta [illegible] regenda. Sed maioritate utrumque [illegible] alii [illegible]. Secundo secreta monitione / [illegible] denunciationis [illegible] in [illegible] non [illegible]. Sic [illegible] occulte [illegible] autem [illegible] et adiunctis hominibus [illegible] secundum [illegible] / et magis [illegible] de [illegible] corrigi [illegible] peccatoris. Tertia [illegible] / talem [illegible] non [illegible] / et [illegible] quod ille pro tali secretam monitionem non desistit. Sed prior [illegible] non debet secreta monitio [illegible] denunciationem [illegible] / quod secreta monitio [illegible]. Et dicitur quod secreta monitio [illegible] non debet procedere denunciationem [illegible]. Non tamen ita quod [illegible] secreto [illegible] et [illegible] et si post [illegible] secreta monitione [illegible] desistit [illegible] denunciare. Sic [illegible] sine [illegible] illi quod corrigi [illegible] custodire forma [illegible] tenetur [illegible] dei [illegible] illorum [illegible] tamen [illegible] secreta monitionem [illegible]. Tenetur desistere a secreta denunciatione [illegible] quia [illegible] ad [illegible] a

residuo. Non est [illegible] informative [illegible] talis [illegible] dicitur [illegible] tamen pro [illegible] presumptiones. [illegible] quod [illegible] denunciatione [illegible] secreto informare [illegible] occultum [illegible] correcti [illegible] denunciationem non debet. Post secreta monitione [illegible] ad testium adductionem antequam ad [illegible] denunciationem. Non dico de denunciatione quod fit prelato in secreto / quod non fit [illegible]. Sed ut [illegible] pro [illegible] quod potest [illegible] magis quam alii. Talis ergo denunciatio debet procedere [illegible] aliis testibus [illegible] de denunciatione quod fit prelato [illegible] etc. [illegible] in qua denunciationem procedit de testium adductione. [illegible] procedit [illegible] forma [illegible] / [illegible] testis [illegible] forma [illegible] si [illegible] per duos vel tres [illegible] denunciationem [illegible] etc. [illegible] non [illegible] testium [illegible] [illegible] officiales [illegible] / [illegible] ad officialem [illegible] [illegible] possit [illegible] quod [illegible] non [illegible] a denunciatione [illegible] forma ad [illegible] ut [illegible] precepto [illegible] non obligat in [illegible] loco et tempore [illegible] correctionem [illegible] loco [illegible] et tempore [illegible]. [illegible] motum [illegible] in [illegible] quod [illegible] possent aliis vacare [illegible] in forma [illegible] datum [illegible]. [illegible] quod in illis [illegible] non tamen ad usum datum. [illegible] ad [illegible] usum. Quia [illegible] ordinem [illegible] ut ille [illegible] usum [illegible].

Sequitur [illegible] de [illegible] et [illegible] mulgentium / [illegible] de effectu remissionis [illegible] et [illegible] in 3. [illegible] remissionis [illegible]. [illegible] de [illegible] dist. 22.

[illegible] in 2. [illegible] de illo [illegible] ad [illegible] ad [illegible] in 3. [illegible] de remissione [illegible] quod ad illos [illegible] non [illegible] incipiunt [illegible] quod ad illos [illegible] incipiunt sed non perficiunt [illegible] quod ad illos qui [illegible] non [illegible] perficiunt [illegible] quod de illo [illegible] in 4. [illegible] agit de effectu remissionis [illegible] quod ad satisfactoria [illegible] 2° quod ad absolutionem [illegible] quod ad absolventis [illegible] non tamen [illegible] quod ad absolutionis susceptionem [illegible].

Queritur [illegible] de [illegible] penitentia [illegible] qua [illegible] in [illegible] utilis ad salutem. Et videtur quod non. [illegible] penitentia [illegible] nullus expectet [illegible] peccare non potest [illegible] arbitrium [illegible] possit [illegible] non [illegible] In lege [illegible] acceptabile [illegible] ut patet levitici 6. [illegible] penitentia [illegible] talis [illegible] super [illegible] manuum [illegible] de [illegible] et [illegible] penitentia [illegible] vera penitentia [illegible] / [illegible] penitentia / [illegible] non [illegible] vera [illegible]. Non [illegible] quod penitentia [illegible] in fine vite [illegible] quod [illegible] vite [illegible] Anima in [illegible] statu illo [illegible] anima [illegible] usu vel actu rationis intellectus. [illegible] istum statum [illegible] quod anima [illegible] ratione intellectus ab inferiori [illegible] et [illegible] quod [illegible] nullam intellectionem [illegible]. In isto [illegible] statu [illegible] quod anima non potest penitere. Quia actus penitendi [illegible] actus voluntatis. Sed [illegible] actu voluntatis. [illegible] quod voluntas [illegible] actu / [illegible] actu [illegible] in mente. [illegible] in mente ut [illegible] nullus [illegible] actus [illegible] potest [illegible] [illegible] non possit [illegible] voluntate aliquem actum

non [illegible] infundere in mente [illegible]. [illegible] quod in isto statu anima non potest penitere meritorie. Quia actus meritorius est elicitus ab anima. Sed in isto statu in quo est privata intellectu non potest penitere [illegible] licet deus possit [illegible] actum [illegible] de [illegible] in mente. Alio modo potest esse privata anima ratione intellectus ab inferiori [illegible] quod [illegible] vel [illegible] tamen [illegible] potest ad cogitare pro immissione alicuius intellectus [illegible] q. [illegible] de hac [illegible] in isto statu [illegible] quod anima non potest meritorie penitere. Quia [illegible] anima [illegible] in [illegible] statu [illegible] in quo non potest mereri. [illegible] in illo statu anima [illegible] ad [illegible] / [illegible] si non [illegible] non potest mereri separata. [illegible] ad statum penitentie non sufficit [illegible] intellectus. Sed intellectus ab inferiori [illegible] recepta. Nam [illegible] [illegible] intellectum / non penitere meritorie. [illegible] quod non [illegible] / quod [illegible] abstracta possit hoc facere anima [illegible] / [illegible] in forma [illegible] penitentia. [illegible] opinioni non [illegible] doctor [illegible] quod [illegible] anima potest penitere quia ad actum penitendi meritorium sufficit quod habeat actum voluntatis [illegible] / [illegible] habet [illegible] [illegible] in via. [illegible] ab inferiori [illegible] potest tamen [illegible] potest meritorie penitere. [illegible] alii quod [illegible] intellectum [illegible] non [illegible] in posse [illegible] / [illegible] anima [illegible] / [illegible] separata / [illegible] ad [illegible] actum [illegible] ab inferiori. Sed non [illegible] ad actum penitendi. Quia [illegible] intellectus [illegible] penitere. [illegible] de [illegible] quod [illegible] possit [illegible] penitere. [illegible] lege / non habet actum [illegible] voluntatis. Sed posito quod deus [illegible] doctoribus [illegible] de [illegible] / non videtur quod non possit penitere / et [illegible] in [illegible] et [illegible] recipiunt etc.

Secundo modo dicitur finis vite, quando anima non est totaliter privata sensu, quasi absorta, et multum impedita et distorta cogitacione et motibus, sicut contingit in submersionibus et similibus. In isto statu dicunt aliqui quod anima non potest penitere, quia ad veram penitenciam requiritur quod anima toto conatu feratur in displicenciam peccati, quod non potest hic esse. Sed dicunt alii quod sufficit quod adiutus displiceat quantum potest, et adhoc ut peniteat in talibus [illegible] usum liberi arbitrii [illegible] per aliud quod potest. Videtur sufficere [illegible] in via, et non requiritur totus conatus sed quantum potest sufficit. Tercio dicitur finis vite pro illo statu in quo iam non potest evadere quin moriatur. In isto tercio statu dico quod potest meritorie penitere, suppono quod habet usum liberi arbitrii non impeditum, quod multi habent usque ad finem vite. Displicet enim deo quod differens penitere usque ad hanc horam quod peniteat amore dei et non timore pene, quia tunc non esset meritoria. Quare [illegible] cuilibet peccatori quod semper peccat [illegible] sic autem [illegible] penitenciam suam, scit quod peniteat amore dei, non timore pene. Ergo penitet. De periculo in quo sic penitet. Nam dicunt aliqui quod sic differens penitere peccat mortaliter, maxime si actu deliberato habet deliberatum non facere. Sic autem penitenti in fine [illegible]

2 [illegible]

3 De purgatorio [illegible]

[illegible]

quia punit. [illegible] in regno nature [illegible] iusticia [illegible] non defert [illegible] Ipsa autem [illegible] magis [illegible] Ipse autem salvus erit sic tamen quasi per ignem. Quamvis ignis [illegible] in morte [illegible] et ille qui punit dampnatos punit et [illegible] et sunt ibi [illegible] Locus dampnatorum [illegible] Illa autem pena gravior est omni pena [illegible] pena [illegible] Carencia absencie boni amati et presencia mali odiati. [illegible] illa pena est gravior. [illegible] in purgatorio [illegible] [illegible] affligitur [illegible] pena suis peccatis debita quam non solvit. [illegible] quia pena non tamen [illegible] [illegible] pena est maior [illegible] purgatorio [illegible]

q° xx

[illegible]

q° xx

4

accepit debitum sicut [illegible] debitore [illegible] per [illegible] liberat [illegible] a pena debita peccato, penam voluntarie assumendo, et talis est satisfactio proprie [illegible] Sed [illegible] liberatur anima in purgatorio per penam quam patitur sustinendo. Talis autem satisfactio non est ita proprie sicut prima, et tunc pars de pena voluntarie assumpta liberat animam a maiori porcione pene sustinende in purgatorio. Licet autem illa pena purgatorii non sit voluntate assumpta, non tamen voluntate tollata, quia sciunt eam iustam, et [illegible] voluntate illam penam sustinere quam [illegible] divina visione carent, quam carentiam pena est debita solvunt. [illegible] satisfaccio de pena [illegible] culpa sua. Si autem unus satisfacit pro alio [illegible] assignat. Alii sic dicunt: Satisfacere [illegible] duo [illegible] Duo modi [illegible] in descripcione satisfactionis. Talis est: Satisfactio est peccatorum causas excidere [illegible] aditum non indulgere. [illegible] satisfacere [illegible]

[illegible]

pena sustinere [illegible] opus [illegible] est magis satisfactorium [illegible] caritate procedit. [illegible] aliquibus non placet aliis. [illegible] quod quia illa non [illegible] satisfacere [illegible] satisfactoria [illegible] quod satisfacere non posset [illegible] non satisfaceret [illegible] satisfacere pro alio [illegible] pena subiret [illegible] satisfactorium [illegible]

q° xx

[illegible]

6 [illegible]

Non est tamen sic remissio peccati manente cul-
pa. Et ideo cum per indulgentias non remittatur
culpa existentis in peccato mortali, non remittetur
eis per ipsas indulgentias aliquid de pena. [illegible]

[illegible]

corpus suum sacerdotis et sacerdotes confessi [illegible] et [illegible] alleg. confessi et sacerdotem proximum absolvendum. Debet autem confessor confitenti precipere ut [illegible] non fecit. Confitens enim sic [illegible] quod non fecit dum peccatum tacet quia confitentem suam non manifestat sacerdoti sed proximo occultat. Tum quia mentitur, quod sine peccato esse non potest. Unde in [illegible] de pe. d. v. Cum humilitatis causa mentiris, si non eras prius peccator, mentiendo efficeris. Quod autem Ray. Item cum confessor sacerdos

4 debet sic secreta servare ut nullo modo signo verbo vel facto aliquid revelet unde posset aliquis in notitiam venire peccatoris. Nam ad hoc obligatur sacerdos. Item ex precepto legis naturalis, quod [illegible] ex precepto caritatis. Sub precepto enim caritatis continetur quod homo diligat proximum sicut seipsum, scilicet ut non faciat ei [illegible] dilectionem. Sed unusquisque diligit famam suam, ergo obligatur ad conservandam famam proximi. Sed revelando tolleret famam.

Item ex precepto novo, scilicet ubi dicit fidelitatem quam debet servare. Ex committente autem aliud magis secretum debet servare, quam alio [illegible] servare secretum [illegible] qui fraudulenter revelat amici secretum. Item ex precepto [illegible] preceptum enim est ut non faciat contra sacramentum suum. Ex celatio peccati est de esse sacramenti, quia sacramentum est signum, et signum [illegible] de esse sacramenti, sed celatio actiua [illegible] absolvo. Signum hoc sacramentum, sed celatio est signum sacramenti [illegible] ad sacramentum. Unde revelator [illegible] frangit.

Item sub precepto est [illegible] quod non debet dare scandalum vel occasionem recedendi a lege sua [illegible] scandalizaretur [illegible] ex revelatione confessionis [illegible] daretur publice occasio recedendi a lege Christi. [illegible] Item [illegible] ex precepto [illegible]. De pen. d. vi. Sacerdos ante omnia caveat [illegible] Dicendum non tantum ipse sacerdos debet secretum tenere, sed si contingit casus quod ipse sacerdos alteri [illegible] eodem modo [illegible] quam ipse sacerdos. Item si quis supervenit confessioni sub appositio [illegible] audiens aliquid de confessione, debet tenere secretum, sicut sacerdos qui confessionem audivit. Ergo et sacerdos

6 confingens confessionem audiat et teneat secretum.

[illegible] istorum peccatum mortale revelando. Item si quis cum quo [illegible] confitetur se peccasse [illegible] sub eodem confessionis sigillo. Item dicunt quidam quod

8 etiam in generali potest sacerdos dicere quod in confessione audivit, ut cum oportet [illegible] consilium ab aliquo prudentiori super aliquo [illegible] quem audivit, tunc potest loqui de illo peccato, ita tamen quod nec signo nec verbo vel signo possit devenire in notitiam confitentis et peccati ipsius.

9 Item eodem modo dicunt quod confessor post absolutionem factam nullo modo potest loqui ipsi confitenti de peccatis que sibi confessus est, quia tunc est sigillatum et secretum, ex quo absolutio facta est. Dicit tamen Hostiensis quod in casu potest, precavendo [illegible] confitenti. Item si ipse confitens interpellat in confessione que non sunt peccata nec constitutiones [illegible] potentia deducere in manifestationem confitentis. Ut si interpellat [illegible] [illegible] non cadit sub sigillo confessionis [illegible]

Item [illegible] secretum debet esse confessionis sigillum, quod potest in evenire casus, quod aliquid de confessione revelare posset. Unde si sacerdoti [illegible] [illegible] disponere, quod confessus verbo signo vel facto revelare. Unde ut ponit Ray. si videat cum duobus ordinatis [illegible] in via [illegible] hoc quod in confessione revelet, non debet declinare si aliquo modo ex hoc [illegible] confessio [illegible] revelet. Unde ut dicit Ray. quod in nullo casu licet sacerdoti revelare confessionem [illegible] Est [illegible] quod nec confessio celat. Unde nec papa potest in hoc dispensare, quia hoc [illegible] potest in quo dispensare non potest. Et nec [illegible] renuntiare [illegible] ut sacerdos teneat secretum [illegible] ut dicit Hostiensis. Hoc non est [illegible].

4 Item nec confitens potest dare licentiam sacerdoti quod revelet suum peccatum, si remaneat

mixtum confessio [illegible] confessor.

12 Item si [illegible] confessori [illegible] Item [illegible] audivisse [illegible] non audivit ut [illegible] Item sacerdos [illegible] quod audivit ut [illegible] quia audivit ut minister Christi [illegible] Item si [illegible] [illegible] quia non est [illegible] ut dicit Hostiensis. Ergo [illegible] ut [illegible] [illegible] ut [illegible] Item si dicat [illegible] per confessionem, non debet [illegible] [illegible] Nec sufficit ut dicit Ray. quod quidam quod sacerdos [illegible] debet tacere. Nam [illegible] suspicionem [illegible] in auditoribus de illo [illegible]

13 Item si casus accidit quod sacerdos non possit [illegible] de peccato quod [illegible] revelando confessionem quam audivit, non debet talem [illegible] [illegible] sufficit [illegible] in hoc casu [illegible] de illo peccato. [illegible] Ray. [illegible] ligat confessor ad celandum quam [illegible] ad confitendum.

14 Item nec prelatus audiens confessionem subditi debet [illegible] quia possit [illegible] alio modo de confesso peccato notari. Unde nec debet eum amovere de officio quod [illegible] per confessionem [illegible] vel [illegible] Nec removere de loco [illegible] possit aliquo modo [illegible] de peccato notari.

15 Item [illegible] per confessionem aliquid [illegible] Item si [illegible] vitare [illegible] quod non [illegible] [illegible] in confessione [illegible] vitare et [illegible] non debet. Non

16 enim licet [illegible] confitentem nec dicere bona audita in confessione, quia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

17 Item nunquid debet confessor exprimere confessori personam cum qua peccavit? [illegible] quod si talis expressio est necessaria ad confessionem, potest [illegible] exprimere, ut si commisit incestum cum germano suo vel cum patre, non sufficit dicere [illegible] cum uxore

[illegible] exprimendo quod cum [illegible] vel germano [illegible] exprimit. Ideo [illegible] non [illegible] Ut si fuit religiosus vel [illegible]

Item si expressio [illegible] confitenti [illegible] [illegible] Tenetur [illegible] confitenti [illegible] quod [illegible] exprimat confessori [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Et casus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Item si [illegible] confessoris [illegible] confessor [illegible] mulieri quod abstineat a familiaritate alicuius [illegible] castitatem suam, vel ad talem hoc [illegible] revelationem [illegible] sigillum secreti. [illegible] [illegible] [illegible]

Item non [illegible] sigillum confessionis. [illegible] sigillum secreti [illegible] celari debet. Unde [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Nec [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] secretum sigilli frangens mortaliter peccat. Item [illegible] de [illegible] [illegible] de peccato mortali in quo [illegible] non meruit ut possit postea [illegible] [illegible] cum aliquo peccato veniali [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Item [illegible] [illegible] [illegible] non valet [illegible] [illegible] cum peccato mortali [illegible] [illegible] veniali [illegible] non sunt [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non cadit [illegible] spirituali vita!

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] q reviviscit [illegible] q ag mortu[illegible] q reviviscit in quadam aggravacione / non in se [illegible] Bona non facta in caritate mortificata per pctm per penitenciam reviviscunt. Eadem melius [illegible] videtur esse [illegible] sit mortificare [illegible] actu [illegible] per quamdam [illegible] mortificacionem [illegible] quia suspensa [illegible] mortificata non [illegible] multa [illegible] quia cum sancto [illegible] consimiles autem [illegible]

[illegible]

Glo

[illegible]

Rie.

[illegible]

P[illegible] [illegible] Decr. di. [illegible] consecr. [illegible]

[illegible]

Rie.

[illegible]

q. Glo.

[illegible]

Rie

[illegible]

[illegible] q. Rie. Glo.

[illegible]

Rie in [illegible]

[illegible]

Rie. q.

[illegible]

Rie. q.

[illegible]

Rie

[illegible]

Rie. q.

[illegible]

Item an[te] ter[tium] co[n]ma q[ue]rit[ur] ut d[icitu]r … m… cum i[n] morte … q. 8. hec sac[ramen]ta … statutu[m] … fuit … ag[er]e … in firmat[ur] … nuel … etc.

Nunc ad …[illegible] …

… de g. … de sacro ordi[n]e … m. 2. … d[e] ordi[n]um diff[er]… collatio[n]e … sequ[itur] … ubi solet … m. 3. … de diffe[r]e[n]tia ad ordi[n]e[m] … 2o … ordi[n]ib[us] hostiarij. / 3o … officiis … q[ui]b[us] ordi[n]es … / 4o … de hostiarius … 2o … lectorib[us] … exorcista … accolitus … subdiaconus … dyaconus … p[res]b[ite]r …

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Tonsura autem quam sequitur inferri, sic quod nullus ... in metro ... Item ... capitulorum ... A
... significationem ... Ray. quo
... tamen ... debet omnes clericos
qui ... non exercent actus repugnantes ...
... clericis, qui ... clericos ... clerici
... talis non ... tonsuram
... possunt. d. d. 33.
... clerici qui coma nutriunt ... archidiaconus ...
... actus repugnantes ... clericis ... actus
... non ... clerici ... Con-
... non ... non ...
... Ray. quo
... bigami ... clerici
... debet tonsuram ... non ...
... clerici ... hoc ... actus ... tonsuram ...
... actus ... clerici non debet
... tonsuram ... hoc ... ut ...
... Ray. quo.
... clericos ... in causa ...
... Tales ... possunt ... debet ... tonsuram
... bigami
... sunt ... tonsuram non
... de bigamus ... biga-
mos ... clerici ...
...
... Ray. ... possunt
... tonsuram ... bigamia ... 8
... possunt ... De ... ordo ...
... ordo distinctus ...
Nam si ... ordo ...
... subdiaconatus ... diaconatus ...
... sacerdotium ... 9
... ordinatur ... actum ...
in ecclesia ... ordines ... ordo ... non ...
... non ... causa

... de ... possit suscipi ...
non suscepto ... ordinem suscipiens ...
... ordine ... non ...
... dispensatione ... alius ordinandi
sacerdos sic ... sine ... ta-
lem ... papa in diacono ordinari
... non ... episcopatus ...
... episcopalis ...
... episcopus ...
sic sacerdos ... ordo ...
... Cum ... ordo ... potestas spiritualis
... spiritualem in ecclesia ...
... potestate spiritualem ... aptato sacerdo-
tali ... alio ... ordo
... Uno modo ... actus in ecclesia ... alius
hoc modo ... ordo ... distinctus
... aliis
actus ... in ecclesia ... non ...
... ordinario ... ordo
... actus ...
... corporis ...
... hoc modo ...
... ordo distinctus ...
... actus ... non ordinatur ...
... corpus ... ordo ... actum
... opiniones ...
... Ray. dicit quod episcopatus non est ordo ...
... sacramentum ... episcopatus non est sacramentum ...
imprimit characterem ... character-
... Ray. quo 10
... aliis superior ... totius
ecclesie ... una ...
... ordo ...
... in unum ... ecclesie ... unum
...
... ecclesie ...
...
... in celo ...
... seraphim ... cherubim

ac ecclesia ordinatur sub uno capite deo ita Hostiensis
hic sub uno capite ... vel ...
... vel ... in
hunc modum ... tota ecclesia ... episcopus
romanus. ... ix. q. 3. Cuncta ... cuncta
... ecclesia ... romana ecclesia ...
... uti ...
... in ...
... Ray.
... non ... ordinis non ...
... ecclesia ...
... ordinatur ... non ...
Quod ... Ray. d. 23 ... 11
... in ordine imprimatur ca-
racter. ... ordines
... characteres ...
... non imprimit characterem ... ordo ...
...
... non ... ecclesia ...
... supponentes ... supponit
... in ordine imprimitur
character. ... potestas ...
... actum ... potestas ...
in ordine ... in ordine imprimi character
... ecclesia ... ordinari ...
... in aliis ... distinctum ...
... distinctus ...
... spiritualis ... multitudo ...
... spiritualis ... in ecclesia ...
... ecclesia ... aliis ...
in baptismo ... multitudo ...
... in ordine ... ordinati ...
... ecclesie ... imprimit
character ... character
... vel ... si non
... in ... magna
... Go. et Ray. 12
... character ...
... in ...
ordine imprimitur character ... in aliis ordine ...
distincti actus ... ut ...
potestas ... in aliis imprimitur character
... ordinibus ... potestas

... actus ... dicunt
... potestas ... non imprimi character. hoc ...
... actus ... ordi-
... actus spiritualis ...
... quod in ordine hostiarii imprimitur character
in traditione clavium ecclesie. In ordine lectoris
... codicem ... lectionum. In ordine exorciste
... de manu episcopi accipit librum exorcismorum.
In ordine acoliti ... accipit candelabrum cum ce-
reo. In ordine subdiaconi ... accipit de ma-
nu episcopi patenam et calicem vacuum ...
... In ordine autem diaconi ...
... imponit manus.
... alba ...
... diaconum ab episcopo ... actus
... alba
... spiritualis. Alii dicunt quod
... episcopi ... evangelium
... offerre ... sanguinem ...
...
...
... sanguine ... sacerdoti ...
... in traditione libri evangeliorum ... sacerdo-
tio dicunt quod ... imponit manus ...
accepit ... Alii dicunt
ut Ray. quod in traditione calicis cum vino
et patene cum hostia ...
... autem ... in ordine sacerdotali ... character
imprimi ... duo characteres ...
... sacerdotum ... potestas ...
... imponit
manus ... in traditione calicis ...
... imponit manus ...
...
in traditione calicis ...
...
... manuum ...
... ...
...
... manuum ...
... ordinatione ... 13
... dicunt ... ordinate
dari ... actus
... ordinis ... sacerdote ...
non posse ... Alii dicunt.

288

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Item quando aliquis procurat sibi vel promovetur
scienter promotus sit, ex tunc irregularis effici-
tur, nisi cum eo super hoc dispensetur. Si autem promo-
veatur ad ordines simoniace [illegible] si fa-
ctum fuerit parentum eius [illegible] pro eo pacto dato
promoti, ex hoc non efficitur irregularis. Sed super
hoc est consultum ut abstineat a ministerio ordi-
nis, et irregularis efficitur. [illegible] Duodecimo per
simoniam in beneficio vel in ordinatione. Verbi gratia
cum modo cum aliquis procurat vel promovetur sacris
ordinibus aut beneficium simoniace, talis efficitur irregularis,
et solus papa cum eo dispensare potest. Alio modo
vero est, ut quando cum eo tractatur et procuratur ordinis
beneficium simoniace, tunc non efficitur irregularis sed quando
sciat sed [illegible] negotium renuntiare beneficio
simoniace et fructus perceptos restituere. [illegible] [illegible]
quasi in emptione et venditione spiritualium
vel eis annexorum. Inquantum summus pontifex dis-
pensat. Item hoc non videtur beneficium sacramentum
accipere ad quod laborem misit. Nam iste
labor non est annexus spirituali, quia dicitur
non propter simoniam laborare. [illegible] Tertio decimo irregularis
in divinis furtive ordinatus. Quando aliquis
suscipit ordines furtive, quod contingit quando
prohibitus ab episcopo vel accedit quando non est
suo dioecesano, et qui contra hoc accedit efficitur
irregularis. Et ergo non potest dispensari nisi per papam.
Si autem non est prohibitus, efficiatur irregularis,
sed cum eo potest episcopus dispensare. [illegible] Item ex
ministerio in ordine non suscepto. [illegible] Item
ex iteratione sacramenti non iterabilis. [illegible] Item ex
contumacia non servandi [illegible]
potest esse. [illegible] Si quis ministret in ordine ce-
lebrat. [illegible] Si aliquis cum eodem celebra-
verit non servat. [illegible] Si non servat suspen-
sionem. Quia mentio de suspensione
lata a iure. Nam si suspensus a prelato suo
ab officio, si se facit in divinis irregularem
et [illegible] vel alium in [illegible] irregularis autem
re non [illegible]. Quod post [illegible] est. [illegible] per
[illegible]. Primo quod ut in parte [illegible] reddit
hominem ad susceptionem [illegible] quod [illegible]

quidam irregularis. [illegible] Vicesimo per illegitimitatem, quia efficitur
irregularis. Quia presumitur quod sint imitatores
paterne incontinentie. [illegible] Et quia presumitur quod tales sint
male educati. Sed cum eis dispensa-
tur si habent bonam vitam. [illegible] Vicesimo primo per corporis
mutilationem vel [illegible] [illegible] maxime
quando est de illis causis. [illegible] Vicesimo secundo monet per hoc quod aliquis
sit de [illegible], aliquando non. [illegible] Primo est [illegible]
[illegible], quia aliquando est voluntarium, sumptum, aliquando
quod. Sed si teneret aliquis gladium et irrue-
ret in eum. Si autem [illegible] esset involunta-
rium, non facit hominem irregularem. [illegible] Item me-
mento irregularis per corporis mutilationem [illegible]
[illegible] Item per bigamiam, de qua in decretali [illegible] autem
quod irregularitas differt ab excommunicatione, quia
excommunicatio separat a communione fidelium et perceptione
sacramentorum. Irregularitas autem non, sed solum a susceptione
ordinum et ministerio in susceptis. [illegible] Ab
interdicto autem differt, quia licet aliquis sit propter
aliquam interdictum, ut est in decretali [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] in [illegible] loco
ut scilicet tali loco non celebretur. Sed autem
irregularitas [illegible] non incidit in penam excommunicationis.
[illegible] Item quod irregularitas impedit a susceptione
ordinum [illegible] pena. Sed [illegible]
potest [illegible]. [illegible] Et [illegible]
[illegible] sua. Sed recipiens [illegible] In-
famia impedit ordinum susceptionem [illegible]
[illegible] est infamia. Nota quod
infamia cum dicat [illegible] si [illegible]
[illegible] sive [illegible]. Dicitur autem fama
status illese dignitatis [illegible] ad vitam et [illegible] ad mo-
res. [illegible] ad vitam, ut scilicet sit illesa dignitatis
quantum ad actus exteriores. [illegible] ad mores
ut sit illesa quantum ad consuetudines actus. Per oppositum
infamia est status lese dignitatis [illegible]
vita quod ad malos actus. [illegible] ad mo-
res quod ad mala consuetudinem. Unde autem infa-
mia [illegible] sunt [illegible]. [illegible] Ex parte [illegible]
informatus [illegible] quod [illegible]
[illegible] tota [illegible]. [illegible] quod
hoc quod [illegible] contra [illegible]

Sed ab eo non infamis, prima tamen [illegible]
non est [illegible] infamia, quia non facit hominem
infamem sed infamatum. [illegible] Item nota
quod infamis [illegible] [illegible]
ta est pena [illegible] infamie, quoniam leges
[illegible] infames appellant, ut [illegible] 6. q.
1. [illegible] Debet autem ista pena [illegible] est [illegible]
prima quidem [illegible]
secunda autem [illegible] non possunt [illegible]
[illegible] quod post [illegible] [illegible] papa vel [illegible]
[illegible] Dico [illegible] quod infamia impedit
susceptionem ordinum, non [illegible] et [illegible]
[illegible] suscipiatur. Gradus [illegible] non [illegible]
[illegible] infamis [illegible] infamis, quia [illegible]
[illegible] ordinem. [illegible] Item [illegible] [illegible]
esse abhorrendum. Defectus enim non impedit
[illegible] infamis ordinatus caracterem recipit
quia [illegible] impedire [illegible] [illegible]
[illegible] non impedit. [illegible] Sunt [illegible] impedit [illegible]
[illegible] impediunt ordinis susceptionem. [illegible]
[illegible]. [illegible] non debito suscipiatur.
[illegible] Et [illegible] dico quod impedit [illegible] 20. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] quod [illegible] in tali [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ab eo [illegible] 14. q. pol. [illegible]
ta possessa. [illegible] [illegible] non [illegible]
[illegible] non post. [illegible] d. 44. [illegible]
[illegible] ad sacros ordines promoti [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ordine
est [illegible] caracterem recipit. [illegible]
quod [illegible] [illegible] vel [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] d. 44. [illegible] hoc
[illegible] impedit etas [illegible], quia [illegible] quod
aliquis recipiat debito [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] non
[illegible] puer cum careat usu [illegible]. [illegible]
[illegible] de omnibus ordinibus. De [illegible] autem [illegible]
[illegible], quia [illegible] [illegible]
puer autem non [illegible] [illegible]
[illegible]. Si autem ordinetur [illegible] non [illegible]
[illegible] caracterem recipiat, quia ad suscep-

tionem caracteris non requiritur [illegible] sufficit
non [illegible]. [illegible] autem [illegible] non possit [illegible]
re, [illegible] non [illegible]. In tali autem etate
ordinati [illegible] ad etatem adulta
non esse [illegible] [illegible] ut
ministrare in ordinibus susceptis. [illegible] Item mulie-
rum impedit ne debite suscipiantur, quia [illegible]
[illegible] non decet mulierem esse in [illegible]
[illegible] in ecclesia. [illegible] 2. [illegible] mulier
[illegible] in ecclesia non [illegible] defectu ordi-
nis caracterem non suscipit [illegible]
[illegible] ordinatione. [illegible] [illegible] mulierem
ad hoc [illegible] ordinata [illegible]
[illegible] sua. [illegible] d. 22. presbiteri [illegible]
et presbitera. [illegible] d. 21. de diaconissa [illegible]
non [illegible] ordinari [illegible] 40 annum. [illegible]
presbitera [illegible] [illegible] uxor presbiteri. [illegible]
[illegible] [illegible]. [illegible] autem [illegible]
cum [illegible] [illegible] in [illegible]
in prima [illegible] quod [illegible] non [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] re-
[illegible] ut [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] in [illegible] quia [illegible] [illegible]
[illegible] hoc sufficit.

Cum alia sunt. [illegible] d. [illegible] d. [illegible] [illegible].
[illegible] de matrimonio, [illegible] in [illegible] q.
[illegible] [illegible] de eo quod ad [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] d. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] matrimonii. d. 31. [illegible]
de bonis [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] d. 38. [illegible] Infra
[illegible] [illegible] de matrimonio [illegible]
[illegible] de [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Infra
[illegible] [illegible]. [illegible] actus [illegible]
[illegible] possit esse bonus moraliter. [illegible]
[illegible] [illegible] adulterus [illegible]
non [illegible] bonus moraliter [illegible] actus
[illegible] actus in quo [illegible]
[illegible] non [illegible] bonus moraliter. Sed [illegible]
[illegible] actus [illegible] natura [illegible]
natura bonus [illegible] natura inclinant ad

C. 26.

inclinat

malum. Sed adhuc actum necessario relinquitur natura[illegible] ad procreationem prolis. Dicendum quod aliqui dicunt quod iste actus numquam potest esse simpliciter bonus sed semper est simpliciter malus. Sed non imputatur [illegible] per naturam eius. Quia actus [illegible] qui dicitur impotentia [illegible] in honestate non potest esse simpliciter bonus. Sed talis [illegible] iste. Quia iste actus quem usum rationis absorbet necessario est malus. Quia bonitas moralis consistit in conformitate ad rationem. Sed actus [illegible] sunt huiusmodi secundum [illegible] 2. [illegible]. Plures doctores assignant ad hanc conclusionem [illegible] quod licet actus dicitur esse malus [illegible] propter bonum matrimonii non [illegible] imputatur eum [illegible] naturam [illegible]. Unde dicunt quod matrimonium [illegible] [illegible] ratione motivum.

Ista opinio est falsa, [illegible] quod iste actus potest esse moraliter bonus. Quia actus [illegible] natura inclinat [illegible] non [illegible] necessario bonus moraliter [illegible] potest esse bonus. Quia [illegible] [illegible] ad [illegible] inclinat [illegible] [illegible]. Sed omnes [illegible] quod natura inclinat adhuc actum procreationem prolis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et plures in aliis speciebus. Diceret forte aliquis quod ad hoc inclinat [illegible] [illegible] quod non, immo adhuc actum inclinat [illegible] [illegible] [illegible] et educationem prolis. [illegible] [illegible] cadit sub praecepto divino. [illegible] actus bonus moraliter [illegible] moraliter. [illegible] actus bonus moraliter [illegible] sub [illegible] rectore. [illegible] [illegible] cadit sub praecepto divino Genesis 2. [illegible] et post diluvium Noe [illegible] [illegible]. [illegible] adhuc actum [illegible] [illegible] [illegible] nuptias [illegible] [illegible] quod actus includit inhonestatem. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] inhonestate. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] actum [illegible] honestum. [illegible] iste actus [illegible] [illegible] quod actus [illegible] usum rationis absorberet [illegible] [illegible] [illegible] bonus [illegible] [illegible] [illegible] regula. [illegible] [illegible] ratio [illegible] remanet in actu illo. [illegible] non iste actus esse malus. Sed actus [illegible] potest carere fine debito potest esse malus et non est necessario bonus. [illegible]

[illegible] [illegible] actus [illegible] debitus finis [illegible] 2. [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] actus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] actus [illegible] prolis potest carere fine debito [illegible] non est necessario bonus. [illegible] [illegible] actus [illegible] [illegible] [illegible] non est ultimus finis [illegible] [illegible] fine debito [illegible] potest [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non est ultimus finis. Sed proles procreanda [illegible] potest carere fine debito. (margin: [illegible] 2 [illegible]) [illegible] hoc autem quod iste actus procreationis prolis sit bonus moraliter [illegible] quod [illegible] copula [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad hoc quod iste sit bonus [illegible] [illegible] quod fiat [illegible] proles educatur ad cultum divinum. Quia actus [illegible] [illegible] referre [illegible] suum [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] prolis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] referre ad [illegible] actu vel habitu. [illegible] [illegible] diligere [illegible] suum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non debet diligere nisi [illegible] ad cultum divinum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] prolis [illegible] non [illegible] proles. Sed [illegible] [illegible] [illegible] proles [illegible] ad hoc ut [illegible] [illegible] [illegible] ad hoc quod [illegible] actus [illegible] bonus [illegible] [illegible] quod [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] vagus [illegible] malus. [illegible] 2. politicorum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] bonus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Nam ista copula [illegible] est ad bonum prolis [illegible] debite educandae.

[illegible] [illegible] autem educationem prolis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] parentibus. Quia si possent separari et proles remaneret cum altero [illegible] non sufficeret ad educationem prolis. [illegible] non sufficeret [illegible] [illegible] [illegible] tempore quo puer indiget educatione. [illegible] [illegible] ratio [illegible] [illegible] necessario ad actum procreationis prolis [illegible] [illegible] parentes non sufficit [illegible] [illegible] quia [illegible] non sufficit educare. [illegible] non esset talis copula non sufficit [illegible] quia [illegible] [illegible] mulier diligeret virum [illegible] [illegible] [illegible] amor mutuus [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] prolis. Si autem mulier cogitaret quod posset separari non afficeret eum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad hoc quod iste [illegible] bonus necessario requiritur [illegible] [illegible] [illegible] quia si non posset [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible]. [illegible] quod [illegible] [illegible] copula [illegible] [illegible] [illegible] mutuum actum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] praecepto principis vel legislatoris. Quia si fieret ex praecepto [illegible] copula non esset indissolubilis. [illegible] magis [illegible] quia esset coacta [illegible] [illegible] molesta [illegible] [illegible] non est [illegible] [illegible] [illegible] amoris [illegible] [illegible] 2. q. 2. [illegible] non diligit non diligit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] malos. [illegible] [illegible] quod [illegible] copula fiat [illegible] [illegible] mutuo [illegible] vel donationis. Quia si mulier dat corpus suum [illegible] quod vir det suum [illegible] mulier acceptet [illegible] [illegible] [illegible] autem datum est [illegible] [illegible] non potest dari alteri [illegible] [illegible] [illegible] mutuo. [illegible] autem oportet quod sit [illegible] [illegible] [illegible] ista [illegible] fiat per [illegible] [illegible] vel [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

3 [illegible] autem [illegible] [illegible] in isto [illegible] [illegible] [illegible]. Nam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in illo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Quia ista copula [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ut possit impleri [illegible] in aliis sacramentis ut in [illegible] non erat sacramentum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 7 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in aliis sacramentis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] accipio te in meum et accipio te in meam. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non possunt esse [illegible] sacramentum matrimonii [illegible] sacramentum matrimonii [illegible] [illegible] [illegible] huius sacramenti ut [illegible] [illegible] sunt [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] hoc sacramentum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] hoc sacramentum. Quia aliquando [illegible] in aliquibus regionibus ut [illegible] [illegible] [illegible] autem [illegible] huius sacramenti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 4 [illegible] [illegible] [illegible] quod in hoc sacramento [illegible] gratia [illegible] [illegible]. Nam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] per sacramenti susceptionem simul [illegible] [illegible] [illegible] ad idoneam executionem actus [illegible]

Ex.

fo. 650

ulti. p̄ sacrm̄ sui matrī dare ex d[illegible] eius cutēt [illegible] ut uni uxor ... ad procreationē plis 7 ad gabo ... [illegible] possunt [illegible] sine [illegible] [illegible] sacrm̄ / est [illegible] dissolutu e. [illegible] [illegible] mat[illegible]. 7 eccam [illegible]. Q[illegible] [illegible] e [illegible] [illegible] 7 mulieris ad educatōm plis ordinata

Hoc aū ē quedam actio p̄ quā ista res acquit̄. Sacrm̄ ē ad [illegible] / in ista copulatione [illegible] 7 [illegible] [illegible] [illegible] gr̄a. [illegible] [illegible] uni ad alterū [illegible] obex. 7 [illegible] quia ista ea nō ē eadem [illegible] q̄ poss̄ ab inuicem separari. q̄ [illegible] [illegible] separari. q̄ ista [illegible] [illegible] manz. ē. [illegible] [illegible] [illegible] separari [illegible]. q̄ sacrm̄ nō ē [illegible] [illegible] [illegible] dona [illegible] possunt [illegible] ut [illegible] quedam [illegible] sacrū [illegible] 7 ista ut [illegible]. His p̄missis. omnes moderni doctores in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 7 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] innocētie. cui [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

sp̄ei 7 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Distinxerunt aū doctores. q̄ fuit in statum in sacrm̄ [illegible]

[illegible]

Ex. 8

ul' remo sp̄s 7 signo [illegible] / [illegible] [illegible] [illegible] legis moysi. q̄ [illegible] fuit p̄missū [illegible] [illegible] [illegible] repudii [illegible] ē [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ⁊ imuento [illegible] 7 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Alius aū [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] matrō facit [illegible]. rem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] aū d[illegible]. q̄ sacrm̄ pōt accipi [illegible] [illegible]. q̄ sacrm̄ dia res alia [illegible] [illegible] aliq̄ mō representat rem sacrā. [illegible] nō [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] mō [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pōt dici sacrm̄ / representabat [illegible] [illegible] sacrā. [illegible] [illegible] nō [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dia sacrm̄ res [illegible] [illegible] signis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] statuta. Hoc mō [illegible] post lapsū [illegible] rem sacrā. re[illegible] [illegible] rem sacrā. 7 [illegible] [illegible] [illegible]

3° mō p̄t accipi [illegible] [illegible] [illegible]. signatum rem sacrā 7 [illegible] [illegible] statutum / 7 rem sacrā [illegible] [illegible] in [illegible]. hoc mō [illegible] [illegible] sacrā in [illegible] ē [illegible] [illegible] [illegible] q̄ res [illegible] [illegible] signis [illegible] sacrā [illegible] [illegible] 7 cū hoc aliq̄ [illegible] [illegible] in [illegible]. 7 ut [illegible] [illegible] [illegible] ē / ut sacrm̄ nō [illegible] legis. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. q̄ si [illegible] lapsū [illegible] rem sacrā. cū [illegible] [illegible] [illegible] ad omnes [illegible] [illegible] q̄ [illegible] sacrm̄ [illegible]

[illegible]

p. d. 21. Post aū [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

Circa hanc d. [illegible] [illegible]

[illegible]

Quod autem iste consensus pertineat ad eiusdem sacri ... quod iste consensus non pertinet ad eiusdem sacri ... ut dicit ... sacro primo ... et confessio non pertinet ... sui ad ... sacri in uerbis de presenti ... ita ... iste consensus ... pertinet ad sacrum et ... incluxum ... ut de presenti ... ad ... sacrum ... spirituale ... pertinet ad ... sacri ... ut ... talis consensus ... ad ... de ... iste ... sacri ... iste consensus ... ut de presenti ... ad ... in hoc sacro. Alii autem dicunt ...

[illegible]

Q(uod) si minor ad legitimam etatem veniens dissentiat ... si habet fama de sponsalibus ... contractis ... scandalum de eorum contractione ... non ... sponsalibus ... simpliciter contractis ... in huiusmodi casibus non sunt soluenda sponsalia ... et mulier ... non ... possint dissolui ... et not(andum) ... sponsa contracta per promissionem ... soluitur sponsalia nuda promissa contracta ... de ... sponsalia ... non ... sponsa vidua ... bigamus ... talis ... ordines promoueri ...

[illegible]

promissione

[illegible]

Dist.

[illegible]

q° .2.

[illegible]

Ex. q°.

4

[illegible]

q°. xxv.

[illegible]

sunt haeste et postea [illegible] istarum quidem
sunt de presenti. Ut si dicat: ego trado tibi
maritum tuum in otium [illegible]
presenti. Ut si dicat: ego trado [illegible] ego [illegible]
[illegible]
[illegible] in conditione appositae. Aliter non
[illegible] conditiones de futuro. Ut ego te
[illegible] si tibi [illegible] tuo placuerit [illegible]
[illegible]
[illegible]
appositae. supra eo. [illegible]
[illegible] per verba de presenti [illegible]
[illegible] in alieno arbitrio non [illegible]
[illegible] clandestino
[illegible]
clandestino matrimonio. clandestinum [illegible]
[illegible] sine [illegible] testium
[illegible]

qo. Tic. — 6

[illegible]

qo. Tic. — A

[illegible]

i. ipsa [illegible]

[illegible]

Patet autem [illegible]
[illegible]

Iuxta [illegible] duos [illegible]
[illegible] de matrimonio contracto per metum.

p metu

[illegible] ratificatur [illegible]
actio impediat matrimonium [illegible]
[illegible] est [illegible] in [illegible]
[illegible] coactio per metum cadentem in virum
[illegible] non impedit [illegible]
[illegible] nulla coactio per metum [illegible]
[illegible] 3. [illegible]
[illegible] nulla coactio per metum [illegible]
impedit [illegible] coactio talis non impedit
[illegible] in hac
[illegible] coniugalem [illegible]
[illegible]
coniugium non facit [illegible]
[illegible] possit cogi [illegible]
[illegible] coactio [illegible] voluntatis [illegible]
[illegible]

Ergo [2]

[illegible]

Item

[illegible]

secundum predicta ad saluandum iuramentum coactum. Et hoc dicitur
extra. e. c. ult. Prouenit magis quia uir fortis
non est passibilis. Cum aliquis metu mortis cogitur
tamen potius uidetur minimum malum
eligere eo quod uir constans nullo metu cogi
potest ut aliquid facere contra deum. Deus consentire debet
nisi in tempore. In qua non consentit nisi metu
cum consensus et quacumque pena incepit
non debet peccare mortaliter. Ergo dicendum ubi ista
accipio etc. consentire aliquis uel non in re
uel. Et mortaliter peccat quia contra mandatum preceptum
suum in dampnum alterius. Sed secundum sententias
et cetera quod coactus non potest uir constans
inducit ad consentiendum in uerba et non in re uel
Item ad quod de coactis dicitur in-
-ducat unum. Dicunt aliqui quod aliquis potest co-
gi ad uerba. ita quod consentit in uerba et non
in rem uel. Vel quod consentit in utrumque sed non
consentiret nisi esset temptatum. Si primo
modo consentit in uerba sed non in rem uerborum
tunc dico ipsum coactum. Dicunt quod in iudicio co-
ram deo uel coram ecclesia. Si autem isto metu
consentit in uerba et in rem significatam per uerba quod
unum est matrimonium coram deo. Sed dicunt quod non est
unum in facie ecclesie. Alii autem declarant. Dico quod
non est matrimonium. Dico quod consensus in rem significa-
tam quod de facto ibi solo in matrimonio. quia non
consentit in absolutum mutuum quod est solo ibi
Secundum. Dico quod si metu consentiat in uerba et rem quod est
matrimonium coram deo. Attende et quod dicunt quod consensus simpliciter
uoluntarius in rem uerborum facit matrimonium. Sed talis consensus
est uoluntarius quia consensus metu siue coactione
omnino non potest. Licet ut libet locutio eadem perget
siue coactione. Tertio modo. Dico quod talis non est matrimonium in facie
ecclesie et declarat quia ecclesia iudicat secundum
exteriora signa. cum si secundum quod motus exterior
sit probari possunt. si probari possunt tales motus
non est matrimonium in facie ecclesie. Item in ma-ioritate questione
consentiunt doctores moderni. Sed secundo dicendum quando
quia ad duo. primo quod consensus quia ista dicit quod
consensus metu simpliciter est uoluntarius. Ad hoc secundum
quia quamuis aliquis cogitur aliquando quod non potest facere si
non aliquando ui gerente peccato mortali. si cogitur id
sibi coactus aliquid. Sed iste sibi nullam apponit

sufficit cogi ad dicendum uerba ubique coactus quod non potest
dici quod consentiat metus si uult euadere
periculum mortis, quia dicit ipse matrimonium. Secundo quod
necessario dicit quod sufficiens coactio cogitur ad consensum
in rem uerborum. Sic et in uerba. Item ad secundum
dicunt doctores quod quod si consentiat metu magis
deo uero uero est matrimonium coram deo. Ergo ista dicunt
quod quamuis dicat uerba et consentiat in rem uerborum
non est uerum matrimonium si coactus fuit quia nulla lex plus
obligat nisi secundum ordinationem legis latoris. Ista
lex et ordinatio legis latoris quod non uerba nec consensus
in matrimonium sint coacta propter penas secundum uerba
Extra. Ergo c. 2. Ab obrem reclamat ideo. Et secundo
et adhibet uxori suo. Et dicitur ualuntarius. Et secundo
licet consentiat in rem uel cum coactione non
facit matrimonium. Item ad consensum quod debet esse propter modum do-
nationis libere et uoluntarie. sic et perfectio
matrimonii in matrimonio. Item ut dicunt aliqui quod dicitur quod
non est matrimonium in facie ecclesie quia ecclesia iudicaret
eum non consensisse etc. quia ecclesia reputat coactum
consensum eius. Sed non reputat istum sufficientem ad
matrimonium quia consensus requiritur ad matrimonium quod consentit liber.
Item autem matrimonium contractum per consensum coactum potest ra-
tificari. Ad quod intelligendum. Nota quod aut ambo
consenserunt coacti. Sed alter tantum coactus
Si alter tantum aut magis consentire antequam
alter dissentiat et tunc matrimonium ratificatum est
aut post. si hoc modo aut ipse dissen-
tiens dicit dum et tunc supponentes alterius
consensus non ratificat matrimonium. aut non dicit
et tunc ecclesia iudicabit esse matrimonium non tamen est nisi al-
ter consentiat. Si autem uterque consensus coactus
consensus nouus utriusque ratificabit. Item
autem ratificatur per carnalem copulam. Dicendum
est. Quod alter carnalis copula exigatur ab ista
metu sufficiente et non ratificat. Aut metu
leui et non reclamare non tamen consentire
ratificabitur in foro ecclesie quia presumet eum
consensisse non tamen ratificabitur coram deo.
Item autem talis consensus coactus ratificatur per iu-
ramentum. Ita. Dico quod ille qui cogitur consentire
coactione sufficienti iurando se consentire. Et si postea

Aliqui dicunt quod sic. Alii dicunt probabiliter quod non
nec in foro ecclesie nec conscientie. Et ille iura-
mentum sed ad peccatum quod per pena et fictum
eius nec potest non ratificare matrimonium.
Nam si coactus iurat quod ut consensit tale
iuramentum non potest facere consensum ratificatum
esse ualidum. si autem non ualuit. Item secundo in
quod si matrimonium contrahendo iuret quod matrimonium
consentit metu in corde quod non consentiat
periurus est. periurium autem matrimonium ratificare
non potest. Si autem iure consentit se iurat
iuratum. non ratificat quia sine iuramento
matrimonium erat unum per unum consensum. Item autem iu-
ramento addo de facto. Dico iuro et quod coacto consen-
tire in eo. probabilius est quod tale iuramentum non potest
ratificare contractum per uerba de presenti que
excepit. Tale enim iuramento non firmat nisi premis-
so contrahendo. Item magis promisso sed si iura-
mento tenetur magis promisso contra per
metum extorquetur. Et dicunt aliqui quod sic
in foro conscientie. Quod sic declarat. Quamuis
metu iuret solum ut periurat. Omnis periu-
rus facere peccat mortaliter. Nullus enim mo-
tus excusat facientem periurium. amori
peccato. Et sic propter iuramentum promisso se
ducturum aliquam in uxorem si non ducat
periurat. et sic mortaliter peccat. Ad hoc autem
obligatum ad matrimonium per metum mortalem. Sed ergo non
quod talis iuramentum ligat et obligat sed in
iudicium quod ad forum conscientie. Item in foro autem
exteriori non reputatur obligatus quia ecclesia
presumit non assensisse in mente consensum.
Item alii tamen dicunt quod sponsalia sub promisso
sed iuramento firmata non tenent ipso iure in
quolibet foro quia nec dei nec ecclesie quale iuramentum
uoluit esse obligatorium. Ingressus religionem nec
quemlibet liberatus. ut est uotus sponsalium per pro-
fessionem in religione sed per metum motus
professio quam promittit non obligat. Et
quod est magnorum. Item quidam non solum co-
gi non possunt ad contrahendum uel forte ac-

cedere cogi. in quo sine precepto si non est
aliquis contrahere tenentur sed et non tenentur
propter preceptum firmum. Sed quod ad hoc se obliga-
uerunt. Item gl. ad c. ult. Alii cum doctoribus contra-
tibus per ecclesiam non sine metu coguntur. Sed de
omnibus partibus ad potestatem firmam. Item si
illi sunt coguntur ad quod non sunt sui iu-
ris sufficit consensus tacitus cum expresso consensu eorum
in quorum sunt potestate. Sed tamen si sint sui iu-
ris requiritur eorum expressus consensus. Item aliquis
consentit in quod firmam non consentit et sic
quod posset ducere aliquam illam inuitus. Ad
hoc dicendum quod quod non consentit. Si significet
per uerba se non consentire et tunc planum est
quod matrimonium nullum est quia non est mutuus consensus
quod requiritur ad matrimonium et sic planum est quod consentiens
in non consentientem per causam accipere quod
in nullo obligatur et primo. Item si autem quod non
consentiat in corde significet se per uerba ex-
primere consentire et tunc est matrimonium presumptum. Et
propter quod consensus debet reputare unum matrimonium et
contractum et si alter potuit possit in contrarium ostendi
et uincet se non consensisse in corde
quod non debet dicere quod in hoc casu sunt licet
eum per quod consensus cum alia contrahere quamuis te-
-neatur quia si contrahet exponet se probabili periculo
adulterii. Si autem propter illam non consentiens in
corde et ordinans se consentire in uerbis in
contracta reuocet uerbum consensum sine peccato
per quod est errore propter uerbum probabile et tunc dicitur
propter quod consentiebat stare potest uerbis ex platis
et habetur quod ei in hoc casu contrahere cum alia ad
propter illam inuitus. Si autem propter quod non consentiebat
in corde sed uerbis postea consentit dicatur
consensus alterius. Efficitur tamen matrimonium quia et tunc adest consensus mutuus.
Item quid dicendum de illo quod iurauit aliquam ducere
in uxorem nisi postea intrare religionem in
cum ea uirgine non cognita. Extra de sponsalibus et c. commissum. Tutum est ei religionem in-
trare cognita. Sed contrahere et postea si uolu-
erit ad religionem migrare quia non debet

mente per confessionem. quod hoc sit tamen secundum
quod ... oppositum, ne de facto dicat ...
tenuisse contra suum votum. quod non vide-
tur ... alius mutat in melius. Consti-
tuunt potest absque peccato religionem in-
trare matrimonio non consummato. Item dicit quod propter
utilitatem ... quia animo confirmatum matrimonium
dubium ... multo alio. Item habitum
religionis intrare non ... hoc in
loco ... adventu ... coniugis
non possit. ... statuit
... non habet ... in
... quasi ... votum ...
... tum recipit ...
cum ea ... religionem ... intendens ...
in religionem ... de ...
... quod ...
... timore ... casu ...
... timore ... casu
... constans autem ...
... casu ...
... religionis ... timoris ...
... timore ... confirmatum ...
... mali ... non ... est ...
... malum poenale ... nullus
subit ... quod ... de ... ratio
... cum ... castitatem ... malum ... in ...
... alleganti ... non ...
... Namque
... magis ... sed ... post ... quod fortis
... in ... sed ... timet ...
... ut oportet ... timet ...
Item ad ... baptismo ... quod ...
sapientis baptismum ... baptismus ... non ... confirmationis ...
baptismi ... matrimonii. Et ... propter ...
... mors ... melior ... matrimonii ...
matrimonii ... ad aliquid, quia ... magis ... honesta. Non ...
propter hoc esset mala, malo ...

Nunc ... de errore ... matrimonii ... de qua ... ut ... secundum ... in ... Item quod ... de ... errore ... de coniugio ... matrimonium Ioseph. ... coniugis ... in ... de ... Ioseph ... coniugio ... quod ... illa ... matrimonii ... de ... Ioseph in ... dicit autem.

Circa ... de ... errore ... in Iacob ... cum ea ... quia fuit ei uxor. Item ... non ... quod ... cum error ... propter ... putaret ... et ... non est ... de bonis matrimonii, ut ... in Iacob ... cum Esau ... valuit benedictio ... Item si aliquis promittit ... et ... dat ... non ... tenetur ... quod non consensit in emptorem ... Item ... error ... matrimonium ut dicit ... Respondeo dico quod error non ... in matrimonio ... non ... errore ... quia error ... matrimonium ... ad errorem ... Item dico quod error ... de ecclesia ... accidentia ... error personae ... fortunae ... qualitatis. Error ... accipio unam ... Item ... libera ... sua ... divitis ... pauper. Qualitatis ... ut cum ... prima ... conditionis ... matrimonii ... error ... Item ... Maria ... voluit ... quod non ... ut supra ... valitum. ... non possit ...

... non ... consentiri in ... illa ... supra ... Error ... ut ... sua ... putat libera in ... matrimonium ... Nam ... ita ... de ... sua ... potest ... de ... accidentia ... non impedit matrimonium ... fortuna ... dives vel pauper, qualitas. Et quod bona vel mala, virgo vel ... ista ... accidentia sunt matrimonio, error ... talia non impedit matrimonium, non ... promittit ...
Hic inseruit ... de ... virgo ... quod dicat ... virgo ... nupta ...
2 ... Item tertium ... cum ... virginitatem ... in lege in qua ... erat ... legis matrimonio esset sub praecepto ... et ... maledicta ... ipsa non ... praecepta.
Item ... quod ... esset sub praecepto legis, aliquae ... erant exceptae ... de ... baptista ... de femina ... hoc ... facit ... ipsa ... fuit edocta quod ad hoc non tenebatur ... de hoc edocta non ... virginitatem ... quando ... de hoc votum voluit emittere ... ordinaret. Sic dicit ... in ... illa ... fuit ... sua ... si non fuisset apposita ... intellecta. Item hoc ... dicit ego ... ego non ... sub conditione ... sub conditione ... non respondisset ... unius ... hoc ... non respondisset ... ego ... virginitatem ... ut ... quod placeret ... quod ... nubat ... cum magna. Item ... votum virginitatis fuit ... votum sub conditione ... non ... ita ... votum absolutum.
Item non ... conditionem. ... placet ... quia ... in omnibus. Item ...

... si ... votum ... non potest ... quia tale votum non stat cum matrimonio. Hoc ... quia virginitas stat cum matrimonio ... votum virginitatis ... quod ... virgo ... post partum ... Sic stat igitur cum matrimonio virginitas. Item ... virgo ... quod in matrimonio ... sunt ... consensus ... corporum ... et sic ... in aliis ... post ... sic ... hoc ... divina ... beata virgo ... Ioseph ... consensus in ... corporum ... non in ... consensus in primo ... stat cum virginitate. ... quod beata virgo in ista ... ego ... Non autem consensus ... quod ... sic ... Item ... consensus in ... corporum ... matrimonium quia ... non ... duo coniuges de ... religionem ... matrimonium ... usus ... Dico quod ... ego beata non consensit in usum ... accidens est ... Item ... matrimonium ... in ... Ioseph. Item apparet hic alia differentia ... dubitatio ... virginitatem ... Item adhuc quod matrimonium sit ... consensus in carnalem copulam ... non ... matrimonio ... non stat cum virginitate. Item ad matrimonium ... plus ... non videtur ... Item ... consensus ... Ioseph ... consensus in sola ... hoc non ... matrimonium ... in aliquid plus ... plus non videtur ... plus ... non stat cum virginitate. Item ... legem ... usus ad matrimonio ... Item ... dico quod non consensus in carnalem copulam ... matrimonio ...

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

alia / non tamen nupsit post votum. Et ad hoc quia
sponsa votum [illegible] nupsit alteri. Et erit
uxor duorum [illegible] in religione [illegible]
[illegible] nupsit. Dicunt quod non est in[illegible] quod sit u
xor duorum: unius spiritualis, alterius spiritualis, [illegible]
[illegible] art[icul]o [illegible] quia [illegible] ista erit vinculata
duplici vinculo spirituali [illegible]. Et sic non [illegible]
in uno carnali [illegible] non [illegible] spirituale
[illegible] hoc quod ista erit uxor [illegible]
[illegible] religionem [illegible] m. [illegible]
[illegible] quod [illegible]. Dicunt alii quod vinculum solvitur
[illegible] hoc fit [illegible] legis [illegible] quod [illegible]
[illegible] quia [illegible] de nuptiis [illegible]
[illegible] sicuti [illegible] alii [illegible]
[illegible] ut [illegible] machabei [illegible]
[illegible] Alii dicunt quod ista obligatio solvitur
ipso iure quia ista obligatio [illegible] coniugum
[illegible] spiritualis [illegible] sic vinculum [illegible]
[illegible] per mortem [illegible] vinculum spiritu
[illegible] per mortem spiritualem [illegible] professio [illegible] re
ligione [illegible] obligatio [illegible] spiritualis [illegible]
per mortem spiritualem solvitur [illegible] religionis in
[illegible] ut [illegible]. Et [illegible] inferre [illegible]
[illegible] natio [illegible] Et alii
[illegible] cum alio [illegible] alio [illegible]
repugnaret [illegible] non [illegible]
[illegible]. Accipio [illegible] alia magis [illegible]
[illegible] principaliter [illegible]
Accipio te [illegible] non tenear [illegible] fide [illegible]
[illegible] corporis [illegible] ut voluero [illegible]
[illegible] ut non [illegible]
[illegible] prolem [illegible] ut [illegible] in
[illegible] ut [illegible] nunquam ista [illegible]
[illegible] non [illegible] quod [illegible]
ipso matrimonio non [illegible] non videtur ibi
fuisse [illegible] Nec [illegible] propter
[illegible] matrimonio [illegible] non
[illegible] non [illegible] ibi fuisse [illegible]
[illegible] ibi fuisse [illegible] cum sibi mutuo
debitum non [illegible] quod [illegible] si in
[illegible] matrimonii [illegible] possit [illegible] exclu
di usus dominii corporum. Ego accipio te non tamen
[illegible] dicitur [illegible] nuptialis quod non
[illegible] non [illegible] excludi
[illegible] matrimonio [illegible] in tali [illegible] /

q. 650 2

talis [illegible] usus dominii corporis [illegible] non [illegible]
non possit excludi. [illegible] illa [illegible] / [illegible]
hominis non potest excludi a matrimonio [illegible] est
ad finem matrimonii [illegible] corporum [illegible]
ad finem matrimonii [illegible]
[illegible] ut [illegible] non potest excludi. [illegible] si non potest
uti corpore [illegible] matrimonii [illegible]
sibi dominium corporis [illegible] non [illegible]
[illegible] potestas utendi corpore [illegible] istius
[illegible] posse uti corpore [illegible]
[illegible] repugnanti [illegible] fuit de
matrimonio [illegible] quia ibi fuit exclusio
usus dominii corporis ut dicebatur. Immo potestas
utendi [illegible] potest exclu
di a matrimonio [illegible] possit excludi
in contractu matrimonii [illegible]
[illegible] coniuges possint excludere a matrimonio
usum dominii corporum suorum [illegible] mu
tuo [illegible] ubi est exclusio
usus [illegible] mutua
[illegible] quod hoc possit [illegible]
in contractu matrimonii. [illegible] potest [illegible]
[illegible] coniuges [illegible] non [illegible]
[illegible] hoc [illegible]
[illegible] non [illegible] hoc [illegible]
[illegible] mutua [illegible] possint excludi. [illegible]
[illegible] non potest excludi [illegible]
ad finem matrimonii [illegible] non [illegible] quia
[illegible] non [illegible]
[illegible] dico quod talis obligatio
[illegible] quod excluditur usus dominii corporis [illegible]
excluditur [illegible] quod non videtur [illegible]
[illegible] potestas utendi cum velit [illegible]
ad hoc quod forte non [illegible] / quod [illegible] sic
[illegible] potestas utendi [illegible] utendi
[illegible] ut [illegible]
[illegible] matrimonium [illegible]
[illegible] quia non [illegible]
corpus suum [illegible] potestas autem
utendi [illegible] ut [illegible] Non fuit [illegible]
[illegible] potestas utendi corpore. [illegible]
[illegible] suum corpus [illegible] non potest eo uti cum
velit / [illegible] quod [illegible] suum quia alteri

3 assignari non potest. [illegible] contra [illegible]
[illegible] conditionem. Et accipio te
[illegible] dignitatem [illegible] idem
dicat. Dicunt legiste quod erit matrimonium [illegible]
[illegible] ibi [illegible] non [illegible]
[illegible] substantia [illegible]
[illegible] non [illegible]. Non [illegible]
[illegible] quod [illegible]
matrimonio [illegible] in contrahendo possit
poni. [illegible] notum [illegible]
[illegible] contractum matrimonii [illegible]
[illegible] notum [illegible] cum matrimonio
ut [illegible] Hoc modo [illegible] videtur
[illegible] quod matrimonium erit [illegible]
[illegible] hac conditione [illegible]
[illegible] sic [illegible]
[illegible] ad [illegible] educatur
[illegible] educatur
[illegible] sua [illegible]
sua [illegible]
[illegible] arbor [illegible] non [illegible]
[illegible] non [illegible]
[illegible] Excluditur [illegible]
[illegible] in isto [illegible] matrimonio
[illegible] matrimonii [illegible] / in
[illegible] corporis [illegible]
[illegible] quod erat [illegible]
[illegible] fidelitas [illegible]
[illegible] corpus sua [illegible]
[illegible]
[illegible] Non [illegible]
[illegible] ibi [illegible] Sic [illegible]
4 [illegible] sed uno corporum [illegible]
in aliquibus [illegible] mutuum
dominium corporum suorum [illegible]
q. 650 [illegible]
[illegible] potest accedere ad suam cum delecta
tionis [illegible] modo quod delecta
tio est cum [illegible]

est cum magis [illegible] magis meritoria [illegible].
[illegible] modo quod delectatio [illegible] finalis est
[illegible] actum [illegible] prolem [illegible]
[illegible] prolem. Accedens [illegible] ad uxorem [illegible] non
[illegible] mortaliter. In hoc [illegible]
[illegible] non [illegible] post delectationem
[illegible] vult [illegible] vult prolem
ubi quod felicitas non consistit in delecta
tione. Sic ille qui accedit [illegible] prolem
[illegible] In 2° [illegible]
[illegible] post delecta
tionem [illegible] delectationem [illegible]
[illegible] quia [illegible] Dispensa
[illegible] accessus potest esse dupliciter.
Uno modo [illegible] vehementer [illegible]
quod [illegible] accederet /
[illegible] talis [illegible] mortaliter. Alio modo
quod [illegible] si [illegible]
[illegible] mortaliter
quia [illegible] nollens [illegible] facere
[illegible] In 3° modo videtur aliter quod
peccet mortaliter quia [illegible] matrimonio / sine fine
matrimonii [illegible] / [illegible]
[illegible] 2. [illegible]
[illegible] fornicationem. [illegible]
fine ut [illegible] uxorem
[illegible] non [illegible] delectationem in alia [illegible]
in sua [illegible]. Hoc autem dico
[illegible] non [illegible]
[illegible] non videtur [illegible] modo [illegible]
[illegible] matrimonio si
non fine [illegible] sufficit
quod non faciat [illegible]
delectationem [illegible] in uxore sua /
non tamen peccat mortaliter. Sufficit [illegible]
[illegible] quod non faciat [illegible] ut.
[illegible] non [illegible] / vel [illegible]
[illegible] modo quod [illegible] actu illo
non [illegible] quia ut [illegible] sufficit ad
[illegible] in voto [illegible]
[illegible] non [illegible] in

prolem

in voto sed in voto [illegible] possit [illegible]

[illegible] non est [illegible] ut [illegible] non est in ea [illegible] in actu illo [illegible] ratio [illegible] non est malus [illegible]

Secundo [illegible] hic dicit magister de bono [illegible] in coniugio [illegible] de debito [illegible]

[illegible]

Quaeritur utrum alter coniugum teneatur reddere debitum alteri [illegible]

[illegible]

debitum [illegible] non [illegible] alteri [illegible] Non [illegible]

[illegible]

monasterium intrat [illegible] revocari [illegible]

[illegible]

aliquis mutari [illegible]

[illegible]

inde placitum nascitur militibus vel ignobilibus
contrahentibus bona dispositione que admittenda.
Nonne ergo illo tempore debitum exigi nec
actu reddi. Hoc enim melius est quam peius
illa est de exceptis scilicet in infirmitate. Etiam
est tempore sic contingens in aliquibus et etiam
exacti debitum reddendi et exigendi. et
non est de passione lepre, que passio
perpetua est, et debitum exigi et exac-
tum debet reddi. Non enim tamen iniuste cohabita-
re cum viro leproso propter periculum infectionis
in reddendo debitum non sic est periculum de
infectione sicut in commiscendo assidue
quia actus ille cito transit. Et quamvis certa
sit cohabitatio plus quam ut in pluribus infec-
tionem lepre non evadit, magis enim ipso
tempore leproso cohabitat, magis enim potest
dici esse periculum fornicationis quam plus
infectio. Magis autem melius est quod alii esse lepro-
sum quam simpliciter non esse. Hoc enim magis est bonum
quam si leprosi nunquam generarent quam si plures
nunquam generarent. Non est autem dicendum
de menstruata quia si non conciperet illo
tempore conciperet alio tempore. Periculosum
et lunaticum intervallo reddendum est debi-
tum in illo intervallo quia est sine periculo
quod non putat reddi coniugi et qui est periculosum
innocenti periculum sic tamen quod ad dilectionem red-
dendi est, quia tali cum sine periculo sit quod reddi.
Furioso autem ad expectandum in furia, non est
omnino coniugi debitum reddere, quia nec in illo
tempore debitum est. Hoc tamen in ipso est causa
quod exigi debet reddi debitum, si tamen periculo
uxoris potest reddi, debitum est. Quod contra
non enim est in causa, sed contra in remedium contra
fornicationem magis appetit debitum quam
non est fornicatio. Si autem sine periculo uxoris
non potest, tamen caveat. Et nec exigi debet nec
reddi, quia nimis periculum est debitum esse corpo-
re periculosum. Quod in remedium. Mulieri autem quo pe-
tentis sit non purificata ab illis corruptionibus
et immunditiis quae sunt in mulieribus aliquando

tempore sed post partum reddendo est debitum si petat.
Quamvis non dum devenerit tempus purificationis
suae, ubi esset velatum sed illo tempore abstinere
debet ab exigendo. Similiter debito contrahentes
contra alium. Dicitur de ea . quia non
accedit ad uxorem quam puer ablactatur
abrogatum est. Vel magis commonitio quam
preceptum. Utrum apostolus de prima quaestione dicit
quod concedo quod extraordinarium non est necessarium.
Ad ultimum dicendum quod si cum non reddat sit totaliter
impotentem ad reddendum debitum sed minus
potentem. Hoc enim facit damnando opera pro
hoc se continere. Licet non hoc possit facere
si quando reddere temporis potestas. Sine licentia
coniugis cum debitum reddere teneatur exacte.
Quaeritur de antiquis.
Quaeritur hic dicit magister de bono fidei in
coniugio antiquorum patrum. Quod dividitur in partes
in 2. Prima dicit de coniugio antiquorum
patrum ante legem. Secunda de tempore legis sub
Unde in 3. Prima potest antiquorum patrum
habitum plures uxores excusationem. Secunda
contra excusationem contradictionem, ibi ... Tertio
solutionem contra obiectionem, ibi ... Opponit
Illa prima sub unde in 2. Prima excusat
illos qui plures uxores habuerunt tempore legis in
evangelium. Secunda post contradictionem utiquid
tempore evangelii coniugiorum est autem.
Quaeritur hic dicit quod patres de fuerit an licitum
antiquis patribus habere simul plures uxo-
res. Et nunquam fuit licitum mulieri habe-
re plures viros. Sed nec viro plures uxores
Ubi quod unum imputatur ad peccatum mortale
non est licitum. Ex quo Lamech fuit
imputatum ad peccatum mortale. Contra Glossa super
Genesim. Quod in hoc peccavit accepit plures uxores
commisisse adulterium ... quod nulli alii ha-
tenus fuit. Non commisisse quia si
ille sacerdos fecissent spontanee coadunasse.
Ut quamvis quod lex naturalis lex est
quod sit unius viri unius uxoris. Hoc
est exigit lex et tamen quae de patriarcharum

tenendum ad primum quod quidquid alteri datum est vi-
ri ab aliquo non potest alteri dari propter
dationem stante. Sed in contractu matri-
monii vir dat aliquo modo corpus suum
proprium mulieri. Ergo consequenter quod videtur quod
posset alteri dare vel vendere. Item vir de-
bet mulieri reddere debitum frequenter in
genere, quod non possit facere si haberet plures.
Item si haberet duas aut esset eis obligatus
utrique, aut non. Si non, ergo non ea non esset
in contrarium quod illi est magis esset obligatus
si debitum peteret sibi reddere teneretur. Et alia
alia frustrare. Si autem obligatus, est simul
potentibus vel ad nullam accedere vel si
accedit ad unam, alteri facit iniuriam.
Item ex lege contrahentes quod homo habere debet ad scriptum
lex ... quod homo non faciat alii quod
non vult pati sibi fieri. Sed plures
... hoc faceret, ergo quia ... in
... Item ex lege contrahentes ad debitum quod dicitur
quod homo deo obediat. Deus autem mandavit quod sit
cum una uni. Genesis 4. Erunt duo in carne una.
Licet lex naturalis hoc prohibeat generaliter, tamen
habet lex praeter dispensationem et exceptionem.
... Alia quae leges sunt quarum oppositum
in nullo casu potest habere dispensationem, ut
lex de diligendo deum et obediendo ei,
et in talibus legibus non cadit dispen-
satio. Aliae sunt leges quarum oppositum in aliquo
casu habet rationem boni. Ut lex de reddendo
alienum, et in talibus cadit dispensa-
tio. Lex autem de non habendo plures uxores est
lex ex talibus, quod modo dicitur. Quia oppositum aliquid
quod casu potest habere rationem boni. Ut si esset
necessaria multitudo hominum, quia de pluribus uxoribus
potest habere plures filios quam de una. Lex
ista est dispensabilis. Illa ... lex est dispensabilis
cuius oppositum potest esse bonum in aliquo casu. Sed ista talis
est. Item ... dispensatio posset fieri ab
aliquo quod adeo erant aliqui quod in casu in quo esset
defectus fidelium aliqui sine dispensatione

quod possent habere. Contra quia non est aliquis legem
mutare nisi conditor legis. Sed deus condidit le-
gem de uno viro et una uxore ... Est etiam
licet mundus redigeretur ad paucissima in ...
vel religio clausa non licet habere plures ...
... nec unquam licuit. Debuit autem
ista dispensatio fieri maxime patribus propter quod
tunc erat magna multitudo infidelium et paucis-
sima fidelium ut consequenter multiplicarentur. Debuit
fieri dispensatio de patribus iudaeis. Sed quia illo tem-
pore contendit multitudo spiritualis cum carnali de-
buit fieri talis dispensatio quia modo ... multitudo
spiritualis facit quod fiat ... carnali nihil
est spiritualis. Tamen ad carnale ... Ergo in
illo antiquo tempore in ipsis fidelibus cum carnali
multitudine crescebat multitudo spiritualis. Unde ... necesse
est ... multiplicabantur numerus fidelium. Tamen in
illo tempore debuit fieri dispensatio. Item hoc
debuit fieri propter mysterium. Deus enim volebat quod signi-
ficaret quod ... cum synagoga et cum ecclesia. Et
propter mysterium designandum licebat patribus cum
aliquibus copulari. Unde licitum fuit antiquis patribus
habere plures uxores quia fuit cum eis adeo dis-
pensatum. Et quia Ricardus lex de una tan-
tum erat lex non ... in codice ... sufficeret
dispensatio facta per inspirationem internam quae facta fuit
patriarchis et prophetis expressis verbis. Uxoribus autem
... quia esset maior ... numerum ...
tamen licebat illis sic ... maioribus. Illis
autem aliquibus quibus dispensatio facta non est ...
habere plures. Tamen nec ... paganis
nec ... aliquibus quibus dispensatum non
est. Et ... spiritualis ... de paganis quia non
est propter fidelium ... multitudinem ... committere
peccatum quam cum prima. Cum quo ... mulieri
post quod cum sua non est licitum commiscere. Tamen
et concubinatus ... est, quia est
contra legem non ... Naturalis est lex dicitur ... concubinatum
... non debere fieri in praeiudicium boni prolis
nec ... reputare ... modo dicitur
..., usu ... nisi ... bonum ... necesse
... Sed ... fornicari est in nobile ...
... bonum prolis. Sicut dicitur supra. Contra.

ne bo^m plus q̃ ut anima suscipiat / bene cum trahat religiose educet / q° bo^m ij in quib; erunt plus gratia p gen bi formam tu inituali q̃ cohabitu no q̃ bo^m respectiua / deo uti usq; rote q ꝑ q̃ 114. dist. c. ult. sed priuat ipso ad actus. p accidens cohabitu. q2 ibi no q̃ bo^m sacri nec fidei nec plis. q̃ ea bona recompensate in cohabitu cõiugali. Nec potest talis cohabitans p aliquam dispensationem q̃ si no peccet mortaliter. Et in ista ca^u licet sit uera nec absq; corruptione debiti ordinis ad diui talis o'gat^o ipse q̃ cũ no sua q̃ ad alte —usum— nec simplr. Oportet aut uti re non sua q̃ ad suu nec simplr nec ad ipsos corrupto debitu ordine ad diuin rei. Ergo mulier q̃uis no sunt sui corporis sed dei. cũ igit mulier sine di licen^a sit animalis[?] consentiat. corrupit debitu ordinem ad deũ. Deus aũ no potest facere ut actus gratuitus debitu ordinem ad se habeat[?] possit sed sine peccato mortali. Preterea ex dictis dicitur sup^a scilicet hinc plenitudinem potestatis sup unum et mulierem / applicata ac uiro et mulieri coniugali ad mutuo potestate co^m suorum ad actus. hoc ex licitu esse non est ut p adoritate diuina. Ergo talis cohabi no esset fornicarius q2 no esset cũ no sua sed cũ sua / p illo tempore. Sed contra post obita de abraã et agar / q2 no reprobauit abraã de cohabitu cũ ea q̃ uidetur fuisse cõcubina cũ cõcubina fuerit / de domo domina sua gratia sarre consilium mandatum. Gen. 16. Ecce inquit ancilla ait ei. Et o'g agar fuit cõiuncta abrae uidetur ideo q̃ domini tua potestatem co^m. Gen. 16 ita sunt.
Gen. 21. q2 no habebat auctoritatem nisi q̃ sa muliebris / in regimine domus et familie sed plus sua sentencia delectat in hereditate q̃ de hac erat ancilla. Nec licita fuisset abraã cũ ea ad suggestionem sarre / nisi supp^s diuina fuisset mandatum. Voluit aũ deus eos separari no q̃ ad uinculum. sed q̃ ad cohabitationem et thorum / ad sig^t

q̃ mistica quod explicat ap° ad gal. 4. cũ dicit. Abraã duos filios habuit. q̃ c. Dimittit q° q̃ ad cohabitatione et thorum sed no tamen q̃ ad uinculum. q2 nec dimissi potuit q̃ ad hoc q̃ q̃ nos dicimus habuit ipso no sequitur ut q̃ dicendum de lege repudiationis data p moysen. Deut. 24. Si acceperit ho uxorem / et no inuenit gratiam in oculis eius p aliquam feditatem scribet libellu repudii et dabit in manu illius et dimittet ea de domo sua. Sed contra quem glo dicit q̃ nulli fuit licitu uxorem repudiare. Mat. 19. Et saluator moysen hoc permisisse ad duritiam cordis uestrorum. et ipsam no licere dimitti nisi ob fornicationem. Nec ipsius mulier^e cũ posse dimitti. q̃ ad uinculum. q̃ nec q2 uiuente illius. q̃ si aliam duxerit mechatur / et supple repudiatam uiuente mechatur alia dimissione posset sed q̃ ad cohabitationem et thorum. Item. si licitu fuisset uxorem repudiare / ipsa repudiata nubendo al[ter]i no esset hoc dicto polluta et abhominabilis cora dño. sed dicitur. Deut. 24. q̃ repudiata q̃ al^m uiru duxerit. polluta et abhominabilis facta ẽ cora dño. Item. glo. sup dicto. q̃. moyses ad duritia cordis u. permisit. q̃ dicit.
Non deus. q̃ glo magistralis dicit. q̃ consiliu fuit hois no preceptum dei. Et magister d̃. hec q̃ o 2. dicit. q̃ hec fuit a moyse permissa no ut concederetur distendum. sed ut tolleretur hocidium. permisit sed mala no fierent peiora. Aliu aũ dicit / q̃ tempore legis licitum fuit / repudiare uxorem / cuius o hoi separare no possit q̃s deus coniunxit. Dicitur p^t. Gen. sup dicto q̃. Quos deus q̃. ho n. se. Dicit glo inter. sed dicitur. Lex aũ moysi lex fuit diuina / q2 a deo p moysen data. Amath. Opposito q̃oz argumento. Hec cũ repudiata. poterat nubere alteri reconciliare / cũ q̃ transiret ad 2as nuptias. Non potest. Hec probatur uerbis textus. Mat. q̃ n[illegible] sic. q2 ex cũ gloria dicit / nil explicabat

q̃ no sit / plus spiritus sed iam nec mulieres fidelis no ex no credere no habere spiras. sed consulit no habendo aliquem. Continuo d[ignitatis]. Deinde q̃ nec q° actius. Deus dubitari potest. cum non sit hic consistere in me° sed in extremo uel iam. s. uenerea delectationem omnino.
Nullus actus uirtuosus uno tempore uitiosus / s. q° tempore uirtuosus. sed tempore uitiosa fuit cũ mandabat cũ uiris q̃ mulieribus dicitur et mulieri. Ad 2^m dicitur q̃ continuas. potest accipi dicitur. Uno modo p negatione actualis generaliter uenerea delectationis cũ carnis integritate. hoc modo / quibus uir et mulier na sunt uirgo. sed si no tenet nec p se est uirtus. sed q̃ est uirtus ꝑ q̃ 1. d. c. 11. et in glo. Continuo q̃ no est sed aug. cũ q̃. de bono cõiugali. Virtus illud negat actualis generaliter / nullum dicit tempus, ideo aute dicit / aliquis est q̃. Alio modo accipitur uirginitas p habitu q° n. associo uirtus noctis uacandi carnalis copula / delectat uoluptas / ad genere et sua aliqua respondi contra omnem uenerem delectationem et in illicita sed et licita / ut modis libus uacat spiritus ut dicit. ap° 1. cor. 7. hoc modo q̃ uirtus. sic dicitur q̃ hic bona extremitas et uirtus et q̃ bona medietas. q̃ et habitus contra contentia uenus. Ne ex q̃ uirtus distincta p se cum a coniugali castitate. Ideo dicitur q̃ uoluptatem delectat ad hoc q̃ dicitur ratio recta / obseruat et uoluptates uenereas. sed ipsorum delectat uoluptatem uirginitas / q̃ coniugalis castitas. Ego uirginitas ubi coniugalis castitatem addit p fectionis statum. Ergo unit differre sicut post et imperfectum / q̃ p se non distinguere.
Ergo deus potest uidere integritate carnis no per se adumbratus laetitias uenem nec ipsam et ad q̃ et actus sp° mulieris cũ uirginitas sicut in ana ut dicitur. Et est q̃dam ornamentum et decor et actualis credentia assistat. ideo p pdi potest / carnis in integritas absq; diminutione uirtutis u[irginitatis]

uirginitatis. Et ipsa in uirgini p uiolentiam corrupta. Vnde aug. 1. de ci. dei c. 18. dicit q̃ si in uiolente corpus corripit / p ui diuina no uiolata manet. Nec ipsi corpori sanctitate moriente ui uolens aliene / q̃ seruat p se sua gloria sua.
Nul aũ uirtutis modus accipit p q̃ropter ad dicta tempus recte. Ideo ph. posteriora aut q̃ sicut sine dicte nunc^a consistere. sic igitur q° ad nos. declarata ratione / ut uirtus sit ipsis delectabilis. Accipit aũ ipse medium / no sed in q̃ opone dicitur m^m uirtutis sed q̃ in oppone ad extremum. Gen. 4. eth. dicitur q̃ magis m. ul. magis dicitur extremum. e. eo aũ q̃ ut oz modus. Hoc modo uirginitas in delectatione uenerea in medio consistat. q2 abstinet ab omni delectatione uenerea. Ideo tamen extremum q° ad medium. tamen aũ medium q° ad extremum q2 hoc obseruat p tempore q° h[oc] expedit obseruare / tempore. s. q° nec ip̃ nec consulit adeo / carnalis copule uacare. Continuat h. ut dictum est. s. ubi libere uacat medio spiritus. et dicit de aliis consentientes. Nec q̃ hoc ui dicitur q̃ hic sit aliquis uitiosus / ut qui precipit bac copula carnalis. Sic et q̃ actus / no ideo hoc ẽ erat uitiosus. sed q̃ dicitur actus erat delectabat uoluptatem ad coniugale cohabitationem ipsorum plus. sic potentia cessante potentia nec delectat uoluptatem delectabat quam respondi contra omnem ueneream delectationem. Dicet aũ q̃dam sic. Et q̃ cõ tantis et cõtinentis coniugalis. distinguitur ex ut dicitur. e. / p se ipsum. Et si hoc duos status s. uirginitatis et coniugii referamus. ad deum enim. s. ad ipsos legis. magis sunt multi sancti coniugatorum q̃ professi. q̃ sancti uirginei q̃ perhibentur.
Si aũ ad ipsos cuius. in q̃ uacat interim spirituali magis multis ẽ sancti uirginum spiritualis p coniugatorum. Si aũ ad diuisa tempora referuntur. ut sancti coniugatorum. ad ipsos in q̃ scilicet aũ uirginum comodorum. sic q̃libet sanctum consideratio in suo optimo / uni aliud no preferre. Gen. ait q̃ bono coniugali

non est impar mutuum consensum in Iohanne qui vel
las corpus est nuptias, et in abraam quibus fides
[illegible]. Absolute enim loquendo frater diligitur
est magis mutuum quam bonitas consensus coniugalis
quia ille est bonitas perfectus. Ille iste [illegible]
Sed aut magis mutuum est ut perfecta quam ipsa
Quod si quaeritur de prima quaestione, dicendum quod ideo non
est concessum mulieri habere plures viros, quia esset
tollere causa pluris concubitus ad parentes
et quia vir unius habeat plures uxores, non propter hoc
est interdictum in pluribus, et est alia ratio
quia licet mulier habeat plures non secunda
uxor plus quam prima ut in pluribus, quia
post concubitum secundo viro non prius cum
corpore exalto. Patres autem plures sunt re-
cedere potest. Propter hoc autem sunt dispensa-
tum ut plures haberent, ut patres fidelium vel
explicarentur. De lege de lamech. Dicendum
quod vitium ut dicit glossa consulto adulterium
quia iste fecit sine dispensatione quae non data
erat sibi.

C. 34. Hic supra est. Sic dicitur in matrimonio qui
ad eum malorum. Hoc est de personis con-
hortibus. Confundit in 2. Et quod dicit de dispo-
sitione non est legitimus ad contrahendum. Et de
de eo liberis. D. 31. Cum igitur. Et quod in 2.
quod dicit filii de impedimentis precedentibus
matrimonium contrahendum. Et de superioribus, quod contra
Et signa. Et cum nobis. Et de ma[illegible]
in actu contrahendi. D. 36. ne de[illegible]
Et quod in 2. quod dicit de quibusdam impedimentis
quae dirimunt matrimonium. Et de quibusdam quae non dirimunt
ubi de his et de. Et quod in 3. quod dicit de impedimento
frigiditatis. Et de impedimento maleficii de
maleficiis autem. Et de impedimento superioris
ubi supra. Et de [illegible] de his in 2.
quod dicit de impedimento disparitatis cultus. Et
de impedimento [illegible]. Et [illegible].

In hac distinctione agitur de impedimentis matrimonii
in matrimonio. Et quod prius. Et matrimonium habet ad
impedimentum. Et quod non est conatio et re-

medium contra motum concupiscentiae, ex modo concupiscentiae
consistit ad omnes nullo impedimento obstante
et in ista aliquid debeat esse impedimentum
matrimonii, quia libere possit omnibus [illegible]
divina dispositio, nullum potest impedimentum habere
[illegible]. D. c. 1. assignatur plura impedimenta. Et quod non
dicitur quod alia sunt impedimenta matrimonii. Omnes
[illegible] [illegible] excludit causas quae possunt impe-
diri. Et impedimenta, et causae matrimonii quibus im-
pediuntur. Causa efficiens quae est mutuus
consensus, quod impeditur. Et per errorem et coac-
tionem. Causa vero finalis quae est generatio prolis
ad cultum dei, quod impeditur per coeundi im-
potentiam quae multis modis accidit. Et quod in mulier
impedimentum recipit, per consanguinitatem, et ali-
is aliis. Causa formalis quae est indissolubilitas
impeditur. Et per sacrum ordinem et per vo-
tum solemne et per legem alterius matrimonii
Et omnibus autem in genere sunt impedimenta matrimonii 2
Causa accipitur ex parte causae efficientis quae est
liber mutuus consensus per verba de praesenti expressus.
Et contra error, et furor et coactio. Et contra
coactionem. Et ex parte causae finalis quae est generatio
prolis educandae ad cultum divinum. Et contra
quod. Et contra prolis. Et impotentia coeundi.
Et ad educationem ad cultum divinum et dispa-
ritas cultus. Et contra concupiscentiam. Et quod non
debet esse secundo modo remedium concupiscentiae per matrimonium.
Et ex parte causae formalis sunt tria. Nam est
in concubitu coniugali aborret unitas per
[illegible] ut primo. Hoc est impedit matrimonium. Et
autem perpetuitas est in. Et. Per [illegible] passio-
nem propter hoc facultas ut [illegible]. Propter hoc
non potest contrahere cum consanguinea illius cum
qua contraxit sponsalia, et si sponsalia non valuerunt
de iure. Et ex parte causae formalis
quae est inseparabilitas individua accipiuntur tria.
Et ordo sacer et votum solemne et alterius ma-
trimonii ligamen. Et tria impedimenta contrahen-
tium huius disparitas. Error, conditio, votum,
cognatio, crimen, cultus disparitas, vis,
ordo, ligamen, honestas, si sis affinis

Re. q.

si forte coire nequibis, haec socianda vetant
conubia, iuncta retractant. De impedimento coac-
tionis est in speciali. D. 29. Et de impedimento erroris
D. 30. De aliis autem dicendum est. Et quod de impedimento
frigiditatis dicit nobis quod frigiditas, si su- 3
venit matrimonio iam legitime contracto, sive consummato
sive non consummato, talis frigiditas non impedit
matrimonium. Et dicendum oppositum. Dicit enim aliquis quod si est
perpetua, et possit probari, si intercedit consummatum
matrimonium, quod propter hoc dirimit matrimonium. Et etiam
praecedit matrimonium contractum, si est temporalis, remediabilis
per naturam vel per artem, non dirimit matrimonium, si contrahe-
re male eam faciat contrahens, quia dicitur est in illo
[illegible], nisi magna necessitas vel utilitas hoc re-
quirit. Si autem est irremediabilis et perpetua, impedit
contrahendum et dirimit contractum. Quod videtur quod in
contractu matrimonii contrahentes implicite obli-
gant se ad reddendum mutuo est debitum
[illegible]. Si autem perpetua obligare ad impos-
sibile. Cum frigiditas potest non probari, cum
vir per testes sufficientes probat se impotentem
contrahere, vel inibi genitalibus comprobatur
vel per [illegible]. Et dicit termino cohabitationis
bona fide, et de mentibus operam, operi carnali
nisi enim mulier est [illegible] viro, et [illegible]
[illegible] proclamat ad iudicem, et petit se
separari cum, et propter vitandum collusionem
utrique iurabunt quod bona fide officio carnali
operam dederunt nec enim convenire potuerunt
iurabunt etiam eius ex[illegible]. Vel per
[illegible] vel nomine bonae famae, et septimae
manus consentiant. Si autem mulier proponit
et ad separationem dicens se a viro non esse
cognitam, viro tamen asserente se eam cognovisse
quia caput est mulieris, et mulier propter asperi-
tatem corporis vult probare virum esse impotentem
Si non vir dicit se non cognovisse uxorem
et petit separationem contradicente uxore, et
movebit viro quod probare se non cognosse
de potestate, in probando se impotentem contra
[illegible] [illegible]. Et per aspectum corporis
uxoris si virgo sunt quod ea accepit, et si
integra invenitur, videtur vir sum[illegible]

probasse propositum, nisi forte mulier replica-
ret contra virum quod bona fide non dedit operam
officio carnali. Separatione non facta dabitur licentia
mulieri contrahendi. Frigidus autem sine spe con-
iugii remanebit. Ex si tamen alii contraxerit
et eam cognoverit, cogetur ad primam redire
quia ideo est quia est constabit ecclesiam fuisse
deceptam in iudicio. De impedimento ipso quod
est temporale. Ex parte vero mulieris potest
esse impedimentum artatio. Quando si fuerit [illegible]
nimis potest vel per consortium viri. Vel per naturam vel
partem arctata sine periculo non impedit
matrimonium. Quamvis male faciat mulier contrahendo
quod dicitur est in tali statu. Si autem non est reme-
diabilis, et fuerit matrimonio legitime contracto non
dirimit sed etiam oppositum. Quamvis dicat
aliquis quod si est perpetua, et intercedit matrimonium
consummatum si legitime probetur potest matrimonium
dirimi. Si autem intercedit matrimonium contractum, im-
pedit matrimonium contrahendum. Et si de facto contraxit potest
dirimi per viam probato impedimento legitime. Se-
paratione non facta dabitur viro licentia contrahendi
cum alia, mulier enim sine coniugio permanebit. Et
si postea contraxerit cum alio et constabit ab eo
per usum scientias facta est cognitus a primo [illegible]
ei reddi. Et enim per usum scientias non est
facta cognitus a primo vel non sine [illegible] suo [illegible]
quod potest accidere per macilentiam membrorum
Et cetera quod alia dicitur. Non reddet ei. Propter fri-
giditatem autem mulier non dicitur sic esse inepta
ad matrimonium sicut propter artationem, quia mulier
in concubitu est patiens. [illegible] ad reddendum
viro debitum sufficit quod patiatur viri
actionem in illis membris. Et [illegible] sua frigi-
ditas non obstat. Maleficii et sic ipsum 6
intercedit matrimonium tamen ratum quam consummatum, et est
solutio vinculum coniugii. Aut sequitur contractum
et tunc non dirimit. Et quod oppositum est quod si
dicitur est, quod contractum matrimonium ratum non con-
summatum, non propter hoc dirimetur. Inseparabiles
autem maleficiatos sicut modo procedendum
est sicut in separatione propter frigiditatem

excepto quod frigidus non dicitur habere copulam
cum alia, quia frigiditas est perpetua[illegible]
[illegible] maleficiato dicitur, quia ma-
leficium est impedimentum perpetuum. Item si autem ma-
leficiati post separationem contraxerint cum
aliis, et cum illis se cognoscant, sunt
ad primum matrimonium revocandi, quia sententia divor-
tii inter eos lata fuit per errorem, quia
impedimentum quod fuit iudicatum perpetuum per
presumptionem, non fuit perpetuum secundum veritatem.
Talis autem impedimentum non dirimit matrimonium nisi
secundum rei veritatem sit perpetuum. [illegible]

[illegible]

an contra fuit inuito in facie ecclesie uel alterum coram testibus non tamen dimittere sine iudicio ecclesie quia si aliquis dimittat eam quamuis propter adulterium possit compelli per censuram ecclesiasticam. ut uir scilicet possit eam adulteram ostendere.
q. iii. 8 Quam autem de hac dimissione uir et mulier in quantum ad aliquid sunt equales et in quantum ad aliquid sunt inequales. Nam in separatione duo sunt attendenda. s. ipsa dimissio et accusatio que est uia ad dimissionem. Quantum ad primum uir et mulier iudicantur ad paria quia sicut uir potest uxorem dimittere propter adulterium ita econtra. Set non ad aliud non sunt equales. Quo magis fauorabilis est accusatio uiri contra mulierem quam econuerso. Tum quia uir caput est mulieris. Tum quia mulier adulterans magis offendit uirum quam econuerso. Tum quia adulterium mulieris magis ledit uirum quia cum incertitudinem prolis. et ideo grauius detrimentum sumptum contra uiro sic in uiro quam in muliere. eo quod in eo magis uiget usus rationis et efficacior prona non potest esse. Verum omnibus pensatis adulterium contra grauius in muliere quam in uiro. Item cum uir est rector mulieris aggrauatur peccatum adulterii in uiro plus quam in muliere. Non eum [illegible] potuerit. Quod potuerit magis lesio matrimonii et magis confusio per adulterium
q. iii. 9 mulieris. Dicitur autem magis sic quod adulterium malum est contra sacramentum moniale tandem. Unde in libro de sancta uiduitate plane non dubitamus esse lapsus alias acerbiores sanctimoniales quam uotum deo ad adulteras coniugales. Ingrediende est tanto moniale sic per quanto minuitur collegio et uiolata castitatis fuerit uota. quo erat sponsa dei et defloratur uirgo quia sola uirgo debent dici et defloratur uiduo. Immolatione non alteri thori. Sic minus respondet uiro. malum autem est minus facere deo quam sic in defloratione monialis quam in uiro in adulterio. Similiter est per hoc est certis quibus sacrilegium quam adulterium. Dicitur autem ceteris paribus quia cum scandalum et tantum dampnum uiri posset ex probabili timeri quia alteri thori uiolatione quid est grauius quam sanctimoniale contra
Dedimus est quod si uir uxorem adulteram duxerit quod non potest eam propter adulterium

terium dimittere. Set qui dicendum si non coacta. Set cum de licentia uiri sit adulterata. nunquam sic potest a uiro dimitti quia tunc quantum ad thorum et quantum ad seruitutem. per iudicem. Et sic. xxiii. c. Hic. ext. de eo qui cognouit consanguineam uxoris sue. Distinctione ille dicit quantum uiri adulterium non potest obicere qui eam adulterandam tradidit propter timorem mortis. Qui dicit propter timorem mortis non excusat a peccato mortali. Quia si ad hoc non fuisset tradita. mortis quod uir posset ei adulterium obicere. Nam ut dicitur ibi in glosa. Mortalibus que sine mortali peccato committi non possunt mandatum non obligat.
11 Quid ultimo dicendum de illo qui uxorem suam non dum assecutam adulterandam tradidit propter consanguineo. nunquam potest mutare uel religionem ingredi. Dixerunt aliqui quod sic quia non dum facti sunt una caro. Set alii asperiores dicunt quod cum conta et adulterii iniquitate et aduersus confusionem. qua passa est mutatio et quod uir fuit cum sua corruptione cognitus ex eo hoc tenet quod propter illa corruptionem acquisiuit uxor tamen potestatem in corpus uiri. ut uotum religionis non possit ingredi. Unde ex. de eo qui cognouit consanguineam uxoris sue. Distinctione dicit dicendum quod sic fuit tradita quod quamuis fuit inducta tradita fuit ab adultero quia sic post uiro restitui postulauit. quod idem fuit. quod si mortaliter fuit in. pacto ad hoc inducta non potuerit. uir
12 tamen cogatur redire ad eam. et maritali eam affectione tractare. Set si uir ei non potest ab ea debitum petere. cum facta sit mechatrix uxoris affinitas de suo precepto et uoto. Si mulier non sit inducta sed coacta per metum cadentem in constantem uirum. uir potendi debitum non perdidit quia uir qui eam mechandam tradidit ei debitum reddere debet. Si autem non fuit inducta nisi per leuem metum. uir potendi perdidit quia petenti uir reddere non tenetur quia potest ei
14 adulterium obicere. Notandum quod coabitare cum coniuncta non dum uiro cognita adulterium est. quia non dum sunt effecti una caro

13 Si uero coniuges sunt et ante ipsos est unum deum matrimonium. Sed licet autem propter adulterium uxor sit a uiro separata ut dictum est. s. et propter adulterium et quantum ad seruitutem nullo alteri coniungi nocens alia innocens alia nubere non potest. quia nullum impedimentum superueniens matrimonio consummato potest soluere matrimonium coniuges in uinculo ut dicitur .i. cor. vii. mulier alligata est legi quanto tempore uir eius uiuit. que autem nocens propter eandem causam alia nubere non potest. Nec a proposito potest. Si et alius posset nubere mulieres haberent occasionem adulterandi ut sic se a uiris disiungere possent ut magis desiderata
14 connubia. Set numquid coniuges post factum diuortium possint reconciliari. Dicendum quod uir innocens adulteram dimittere potest eam retinere correctam uel coniugem separatam quamuis post diuortium si correcta est uel sic coniuge separata potest cum ea reconciliari. Secundum apostolum .i. cor. vii. quod precepit mulierem a uiro discedentem manere innuptam. aut uiro suo reconciliari. Et quia possit dimittere adulteram in odium culpe est in fauorem innocentis uiri et pena adultere et non sed innocentia. non sic in preiudicium. quia potest ipsam correctam ad se reuocare intra
16 biennium contra ipsa nolente. Si uero innocens ipsam correctam noluerit in biennio recipere quia elapso ipso biennio mulier religionem intrauerit uir non potest eam ad se reuocare. Non contra si infra biennium conuersionem uotum continentie emisit intra
17 nocens autem. Similiter post diuortium alteri nubere potest religionem intrare. Alteri nullum uero habet repetendi cum. Et idem dicendum de muliere innocente que adulterum dimisit uirum. Set quid catholicus a
18 peccato suo adulterum dimittit nisi contra ecclesiam et contradicendi impedire in. iiii. casibus.
q. vii. extra Primus si adulter machinatus est in mortem mariti adultere uiuentem et ipsa sua fide mechatus. Quidam mecum aliquam si mechatus est et dicat eam uxorem quia semper alia cum eam mechatur

et postea ducat eam uxorem non propter hoc esse matrimonium dirimendum. Primus autem si de facto duxit eam sponsalia sunt. Et istud est dicendum est ratio. Secunda est quod cum magis enormitas. Alia quia adulter peccauit in matrimonio mechatus est in mortem uxoris uiri. Ne adulteri propter adulterii amorem contra eum ad mortem accedant maritos eorum ut eas ducant uxores. Sed ut casum predicti si adulteratus cum mortem procurat per eum mechatus est uiri. Secundum per studium ipsi adulter non egerit ad eadem non propter hoc potest eis esse coniux. et si contigerit dimittere tale est dampnum talis ludus esse nec opertet sed non uult. Nec sic. s. Contra hoc quod dauid post adulterium cum bersabee et postea machinatus in mortem uiri sui uriam duxit uxorem. Nam sic dicendum. xxxi. q. i. Inuicem testis mulier permittebat promissionem que in coniugali prestatione denuntiata sunt eadem permittebat cum in firmiter. Quod est cum fuerit. s. Bersabee dauid promissa est in uxorem. Secundus casus est si adulter dat fidem adultere de ducendo eam uxorem post mortem uiri sui. Sicut quod uir suus quia sciens esse si nesciunt eam uiuere quia certus datus sibi fidem de ducendo eam quam post sua contra post mortem eius uiri. Eodem iudicandum est quod accepit uxorem datus fidem adultero una uxore. Tertius casus est si non det fidem sed uiuente firmet quod eam post uiri mortem accipiet. quia quod aduersus equalis est dare fidem quam uiuente firmare. Si autem simpliciter promiserit eam accipere post mortem uiri. si permittat sed sponsa. Dicunt aliqui quod possit contractam dicunt oppositum quod magis uim uidetur. s. dic. n. 19 Quartus casus est quando mulier adultera sciens alius quam secundus est dicat uiro sua uiuente ego consentiam tibi. si per mortem tuum quod post mortem mariti mei accipias me uxorem alia una dixit tale mulier intelligendo de sponsa et completa sunt non notat et. Nota quod si antequam uir [illegible]

de ᵹhendo post mortem quorum suorum non
sunt / inuenerit adulterium si an data
fidem nec post / si post motem / sic ac
ceperint! non sunt separandi. Talem sunt
promissione faciendo vel de facto contra
ho / sunt peccant. Credo quod ar. primo
quonius dicta pot / quod vxorem non est sic caro
vnum: sic caro propria. Cum post dimitti
uxor sine preceto persone / sed non propria cu
ro. Et tamen possunt dimitti ex caro propria
adulterius quod ad dimittenda est
quia de ei si stetit multos consilimus quibus
habent vti possunt sine peccato. Nam
si. Et tanto quod deus si aliquis ab
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] contrahentes [illegible] in uxorem. Si autem sciens se [illegible] contrahat, et consensit. Quod autem carnalis commixtio facta est propter eam [illegible]. Aut non, quia non [illegible], quia [illegible] commiscebat cum ea affectu maritali, et eum ratificavit per spontaneam commixtionem denuo. Si autem fecit affectu fornicario, non ratificat matrimonium [illegible]. Si autem fiat illa copula propter [illegible]. Sic est [illegible] quia si affectu maritali ratificat, si fornicario peccat mortaliter. Si autem copula sequatur [illegible] in libro de sponsalibus [illegible], et e contrario. Sed non ratificant matrimonium [illegible] affectu maritali. Si autem affectu fornicario [illegible] non ratificant matrimonium. Sed ratificant [illegible]. Eodem modo [illegible] de ratificatione per manumissionem ancille. Nam aut libera [illegible] manumissionem ignorat [illegible] cum ea esse liberam [illegible] matrimonium. Aut scit eam manumissam post contractum matrimonium et ea [illegible] matrimonium. [illegible] copula sequens manumissionem matrimonium non ratificat [illegible] libere commiscebat ei [illegible]. Si [illegible] commiscetur affectu maritali ratificat matrimonium [illegible] et [illegible] de [illegible] confessione esse matrimonium. Si autem illa commixtio fiat affectu [illegible]. Et [illegible] non [illegible] in [illegible] de [illegible] contractum matrimonium.

8 [illegible] ancille cum [illegible] libera [illegible] uxorem [illegible] libertatem [illegible] matrimonium.

9 [illegible] non [illegible] liberam [illegible] nihil [illegible] valuerit [illegible] ancille non [illegible] libere [illegible] in [illegible] cum libera [illegible] in ancilla. Ancilla non cogitur [illegible] cum libero [illegible] nihil [illegible]. Sed si [illegible] tenet [illegible] libero [illegible] firmum [illegible] servitio.

10 [illegible] autem liber [illegible] cum ancilla [illegible] liberam si [illegible] separari velit [illegible] sponsalibus [illegible]. Nemo [illegible] ab uxore sua separari [illegible] quia [illegible] de impedimento [illegible] aliquam [illegible] possent [illegible] uxores suas [illegible] nota [illegible]. Si autem [illegible] et [illegible] non [illegible] sunt [illegible]. Si [illegible] ante [illegible] de [illegible].

22 [illegible] non [illegible] uxorem suam [illegible] non possunt [illegible] aliquam [illegible] debiti. Sed [illegible] debitum petat [illegible] aliquid [illegible] debitum [illegible]. Si autem [illegible] illorum [illegible] ut supra [illegible] salvo omni [illegible] non [illegible] ab officio [illegible] non [illegible] ab officio [illegible] post [illegible] uxoris [illegible] debiti. In omnibus [illegible] salvo iure uxoris [illegible] debitum [illegible] salvo iure uxoris. Sed [illegible] debitum [illegible] uxori [illegible].

23 [illegible] autem [illegible] de libero et ancilla. [illegible] ut [illegible] 21. [illegible]

[illegible] quia [illegible] 9. [illegible] magis amatores [illegible] et plus laborat in [illegible] libertas [illegible] magis [illegible] diligentia [illegible] in ei [illegible] plus laborat [illegible]. Non [illegible] post pactum [illegible] uxore nolente. Si autem [illegible] parentes [illegible] liberorum [illegible] remanebit [illegible] alii.

14 [illegible]. In hac [illegible] agit [illegible] de impedimento pueritie etatis in contrahendo [illegible] etas [illegible] anno [illegible] contrahenda est in [illegible] 14 annorum [illegible] in muliere [illegible] 12. [illegible] si ante [illegible] possunt separari. [illegible] aliquibus [illegible] ante [illegible] coeundi [illegible] tales ante [illegible] firmum erit.

[illegible] de impedimento [illegible] impedimentum [illegible] ut [illegible] religionem [illegible].

31. [illegible]. [illegible] impedimento [illegible] in [illegible] 2. [illegible] de impedimento [illegible] post [illegible] in 2. [illegible] de impedimentis [illegible] de [illegible] impedimentum [illegible]. Nunc de voto [illegible] in 2. [illegible] de impedimento ordinis [illegible] de impedimento criminis [illegible]. Item [illegible] 31. [illegible] ordo impedit

[illegible] non [illegible] ut [illegible] non [illegible] in ecclesia orientali non impedit [illegible] in occidentali [illegible] 32. placuit [illegible] Placuit episcopos presbyteros diaconos subdiaconos [illegible] abstinere ab uxoribus [illegible] non [illegible] sacer [illegible] non sacer. [illegible] non [illegible] de sacro [illegible] impedit matrimonium [illegible] ordo sacer [illegible] angeli [illegible] non placet [illegible] non [illegible] non [illegible] possit [illegible] ordini [illegible] votum non impedit matrimonium [illegible] usum matrimonii [illegible] in actu contrahendi [illegible] possit [illegible] principis ecclesie [illegible] sacri [illegible] principes ecclesie [illegible] contrahendis [illegible] autem [illegible] ordinibus [illegible] votum [illegible] actionis [illegible] liberas [illegible] Carnalis autem [illegible] impedit [illegible] dispensare [illegible] in eis dignitatem [illegible] matrimonio autem impedit [illegible] bona pauperum [illegible] in uxores [illegible] ordinatos [illegible] non [illegible] possunt [illegible].

2 [illegible]

Item quia magis representaret sacerdos Christum qui fuit vir unius sponse, scilicet ecclesie. [illegible] ut sacerdos possit frequenter celebrare, et quia propter accessum [illegible] abstineret. Item quia generatione ad uxorem et liberos [illegible] [illegible] mala evenirent [illegible]. Licet autem ordo impediat matrimonium [illegible] non [illegible] ordinem. [illegible] in matrimonio [illegible] non sit bigamus [illegible] omnes ordines suscipere [illegible] occidentales [illegible] suscipere possunt [illegible] [illegible]. Si autem nesciente [illegible] ordinando [illegible] ordine suscepto [illegible]. Non licet [illegible] in suscepto [illegible] impedimentum [illegible]. Est [illegible] occidat uxorem suam propter adulterium [illegible] [illegible] si occidat eam [illegible] uxorem suam [illegible] [illegible] Item cum alia [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] Item quia non est unum [illegible] impediat in [illegible] [illegible] dist. 32 [illegible] [illegible] synodus [illegible] accedunt, voluerit uxore nuptiali [illegible] copulari, hoc autem ordinem subdiaconatus [illegible] dist. 31 [illegible] diacononi et subdiaconi matrimonio [illegible]

[illegible] [illegible] copulato [illegible] [illegible].

Nunc de voto [illegible] de impedimentis [illegible] [illegible] voti [illegible] de [illegible] voti [illegible] cum vir [illegible] voti [illegible] impediat matrimonium [illegible] [illegible] votum [illegible] Non [illegible] cum vir [illegible] matrimonio [illegible] [illegible] [illegible]

Quia induximus magister agit de impedimento [illegible] voti [illegible] de voto [illegible] votum. Dicit autem magister quod votum est testificatio quedam promissionis spontanee [illegible] de deo [illegible] fiunt [illegible] malo [illegible] promissionis. Quia votum est promissio [illegible] votum [illegible] promissio spontanea [illegible] Item [illegible] male [illegible] vota [illegible] male [illegible] votum [illegible] [illegible] [illegible] est [illegible] votum [illegible] [illegible] Item [illegible] votum [illegible] [illegible] votum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] votum [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible]

in actu [illegible] religione [illegible] Item [illegible] de [illegible] non [illegible] [illegible] tali voto [illegible] [illegible] Votum autem [illegible] votum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] vota [illegible] [illegible] hoc [illegible] [illegible] [illegible] vota [illegible] non [illegible] voti [illegible] [illegible] Jacobo [illegible] votalis [illegible] Jacobo [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] Item [illegible] votum [illegible] bona [illegible] malum [illegible] [illegible] bona [illegible] malum. Nam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Et quod tale votum [illegible] [illegible]

Votum [illegible] bono. [illegible]

votum non cadit super bono [illegible] [illegible] [illegible] votum [illegible] hoc non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] votum [illegible] castitatem [illegible] religione [illegible] votum [illegible] de castitate [illegible] Aliud singulare [illegible] votum [illegible] [illegible] votum [illegible] votum [illegible] votum castitatis [illegible] religionis [illegible] religione [illegible] castitatis [illegible] votum [illegible] [illegible] Aliud [illegible] votum singulare [illegible] votum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ab Isidoro [illegible] de [illegible] in malis promissis rescinde.

[illegible]

uolu aut dei quilibet nullum posse uotu
de superaddi per preterito confessionis uitam. Et
quoniam uota aut de uota que fecit an sui
professionem quam prelat cum recipit ingrediuntur
possit uotum quod fuit primo reuocare. aliud
aut monasterium non posse uouere ex mente
de uoto absolui per quod aliud scandalizat
Episcopus autem prohibet facere uotum sine licentia prius
quo (inquam) in te episcopi consilia dissolua
tur. Nec sine eadem licentia primo uotum per
nationis longe emittere. per qua oportet
cum deo aliqua absentem. Clericus autem se-
cularis habens beneficium ubi episcopo debetis in eo re-
[illegible]

soluere possit simplex uotum est quia probari non potest, sed mixta sunt uota simplicia que probari possunt, ergo talia soluere [illegible] non potest. De [illegible] simplex uotum [illegible] xvii. q. ii. [illegible] quod [illegible] tale [illegible]. Dicemus quod [illegible] uota continentie [illegible]. Uotum simplex [illegible] in suo [illegible]. [illegible] uotum quod dicitur solempne [illegible] duobus [illegible] promissio quia in tali uoto non transfertur dominium super [illegible] ad cogendum ad obseruationem uoti. [illegible] non est promissio, sed [illegible] transfertur dominium in alterum [illegible] ad cogendum eum ad obseruantiam. [illegible] uotum continentie [illegible] ordinis sacri. Uel per professionem religionis, ubi etsi non [illegible] uotum [illegible] non [illegible] professorum [illegible] uota religionis [illegible]. Uotum [illegible] continentie simplex, ut dicit [illegible] in [illegible]. Sed non dimittit [illegible] quia in [illegible] minui [illegible] obligationes [illegible] uoto [illegible] si [illegible] debitum. Sed sic [illegible] obligat se [illegible] uotum suum [illegible] mortaliter peccat. [illegible] non potest [illegible] est quia uotum simplex continentie est non [illegible] promissio sui ipsius [illegible] promissio autem alicuius rei non transfert rem promissam in dominium illius cui promittitur [illegible] sic promittitur [illegible] non dicitur [illegible] donatio. [illegible] ad satisfactionem [illegible] recompensationem illi cui promissum [illegible] promissionis. [illegible] ut dicit [illegible] reddendo debitum uxori [illegible] peccat mortaliter. [illegible] in prima [illegible] peccat mortaliter [illegible] non [illegible]. [illegible] post uotum [illegible] possit religionem intrare ante consummationem. Sed [illegible] non potest. [illegible] consummatio aufert [illegible] debet de illicito uotum. [illegible]

[illegible] consummationem [illegible] quia [illegible] corporis sui [illegible] plene translata est in suum coniugem [illegible] debitum [illegible] non [illegible] reddendo [illegible] illi est. [illegible] hanc translationem [illegible] prima [illegible] consummationem [illegible] debitum reddere. [illegible] Eodem modo dicendum est de eo qui uouit in [illegible] non [illegible] in primo [illegible] contra [illegible] cum [illegible] talem uotum [illegible] solempne non [illegible] dat dominium super [illegible] ut possit cogi ad obseruantiam promisse continentie. [illegible] dedit alicui rem ad aliquem usum non potest eandem rem dare alii ad usum [illegible] contrarium [illegible] ad usum [illegible] non [illegible] post solempne uotum continentie. [illegible] in hoc solempni uoto potest dispensari. [illegible] quid est uotum commutare [illegible] dispensare [illegible] commutatione [illegible] obligatio [illegible] ad [illegible] Dispensatio autem est relaxatio illius obligationis [illegible] non [illegible] uotum [illegible] uotum possit commutari non est dubium [illegible] ratio est quia [illegible] non [illegible] militare [illegible] non possit in melius commutari. [illegible] uotum commutationem in [illegible] non [illegible] in sua [illegible] uotum [illegible] religionis obseruantiam commutari, [illegible] uotum [illegible] religionis in arctiorem. [illegible] possit ante [illegible] religionis [illegible] commutari non possunt. [illegible] [illegible] [illegible] melior [illegible] Deo magis accepta

[illegible] quod [illegible] sua auctoritate uotum suum commutare [illegible] in duobus casibus [illegible]. [illegible] obligatus ad uotum potest [illegible] in uotum religionis commutare [illegible] ratio est quia professio in religione [illegible] mors [illegible] mors autem ab omni uoto absoluit. [illegible] hic distinguendum [illegible] uotum religionis. Si actualiter uel habitualiter uult remanere obligatus ad uota que habebat in seculo, et non commutat in uotum religionis. [illegible] ad uotum [illegible] potest [illegible] ab illis uotis absoluere [illegible] religionem [illegible] professionem. [illegible] actualiter uel habitualiter [illegible] uotis illis non tenetur. [illegible] uoto religionis sue [illegible] religionis uotum [illegible] religionis. [illegible] ubi dicitur quod reus fracti uoti aliquem [illegible] obseruantiam commutare. [illegible] talis [illegible] uotum [illegible] in signis [illegible] ul amore [illegible] illud [illegible] in hoc [illegible] non [illegible] a tali uota absoluimur per uotum et professionem religionis.

[illegible] casus in quo [illegible] auctoritate [illegible] commutare [illegible] uotum est [illegible] uoto laxioris religionis [illegible] ad uotum arctioris.

22 [illegible] uotum [illegible] religionem [illegible] non implet uotum [illegible].

22 Non enim uotum [illegible] commutari. [illegible] uotis potest dispensari [illegible] continentie [illegible] religionis [illegible] solus [illegible] dispensare potest, quia in

[illegible] uotis non [illegible] dispensare [illegible] utilitatem [illegible] magna [illegible] dispensatio [illegible] notum [illegible] uotis [illegible] dispensare [illegible] uotum abstinentie [illegible] possunt episcopi dispensare. [illegible] potest in uotis dispensare [illegible] religionum [illegible] dispensare possunt [illegible] non [illegible] nisi rationabilis [illegible] si dispenset de facto non est dispensatum. [illegible] Ber. de [illegible]. [illegible] Est autem rationabilis causa dispensandi in uoto casus [illegible] pacis [illegible] discordia [illegible] utilitati [illegible] uotum [illegible] papae [illegible] dispensationem [illegible]. [illegible] prima [illegible] non [illegible] post [illegible] coniugio [illegible] religionem. [illegible] copulam [illegible] culpa sua [illegible] peccat mortaliter in prima [illegible] peccat [illegible] non peccat mortaliter debitum reddendo, ut [illegible] Que [illegible] illa ratio [illegible] assignat magister non est sufficiens [illegible] probari possit non [illegible] sunt. [illegible] non [illegible] post uotum continentie [illegible] matrimonio [illegible] non [illegible] de dispen.

Post hec [illegible] magister de impedimentis matrimonii [illegible] quod [illegible] cum [illegible] et [illegible] aliqua [illegible] de impedimento [illegible] De [illegible] consanguinitatis [illegible] De [illegible] affinitatis [illegible] ubi [illegible] affinitate.

ab alio

consanguinitas inter eos ex hoc cognoscitur quod in natura ab eodem stipite processerunt, [illegible] non propagata. ¶ Et cum [illegible] generatio fortior est, tanto per eam possit ad plures extendi [illegible] affinitas [illegible] stipitis. Possunt contingere quod aliqui ab uno stipite descendentes magis consanguinei inter se quam alii ab illo stipite eodem descendentes, [illegible] quod isti sunt in eodem gradu ad suum stipitem. ¶ Ideo dicunt alii quod cum se extendit consanguinitas, quod nulla propagatio ab eodem stipite. Et quod omnes homines sunt in [illegible] consanguinitatem in quantum ab eodem stipite per [illegible] propagationem descendunt, et talis consanguinitas habet aliquem terminum [illegible] inter homines [illegible] descensus efficaciter [illegible]. Et ideo non est nullus affectio [illegible] amicitie [illegible] 35. q. 5. c. 2. [illegible] omnes homines ab uno descendentes [illegible] ut eo modo vehementius [illegible] unitas [illegible] non [illegible] affectu. Homines [illegible] consanguinitas [illegible] quia per nimiam elongationem a stipite nullus amicitie [illegible] vocant. ¶ [illegible] quo consanguinitas dicitur [illegible] ab eodem [illegible]. ¶ Stipes autem vocatur persona a qua alii descendunt. ¶ Linea est ordinata collectio personarum consanguinitate coniunctarum ab eodem stipite descendentium, diversos gradus continens. ¶ Est autem quedam linea ascendentium, quedam descendentium, quedam

3

transversalium. ¶ In linea ascendentium computantur gradus sic: pater et mater, avus et avia, proavus et proavia, abavus et abavia, atavus et atavia. ¶ In linea descendentium computantur gradus sic: filius et filia, nepos et neptis, pronepos et proneptis, abnepos et abneptis. ¶ In linea transversali computantur sic: duo fratres, filii duorum fratrum, nepotes duorum fratrum, pronepotes duorum fratrum. ¶ Gradus autem est habitudo duarum personarum [illegible] cognoscitur quanta [illegible] distantia differant inter se. ¶ Et sunt [illegible] in gradu [illegible] sine dispensatione [illegible] amoris [illegible] descendit, quia [illegible] non minuit sed auget. 4 + 4

¶ Alia est regula: quoto gradu [illegible] distant a stipite, tanto gradu distant inter se. Gradus autem [illegible] in linea descendentium quam in transversali. [illegible] frater distat a patre uno gradu, [illegible] attinet sibi uno gradu, plus [illegible] nepotes attinent [illegible] in secundo gradu [illegible] attinet [illegible] in eodem gradu [illegible] in linea descendentium quam in transversali. 6

¶ Item regula est quod [illegible] distant a stipite, una in quarto et alia in secundo gradu, distant tamen gradu consanguinitatis computata [illegible] magis remotum a stipite. Cuius ratio est quia [illegible] consanguinitas in linea transversali [illegible] ab illa [illegible] stipite. 35. q. 5. c. 2. [illegible] in linea transversali non [illegible] alium [illegible] stipiti. Nota [illegible] quod [illegible] vocantur [illegible] 35. q. 5. c. 1. [illegible] Item [illegible] ¶ [illegible] a qua consanguinitas [illegible] 1

Ro.

312

[illegible] nec. Sed filie cum patre vel filii cum matre [illegible] 35. q. [illegible] Relinquet homo patrem et matrem et adherebit uxori sue. Ius enim naturale [illegible] maiorem reverentiam [illegible] parentibus quam coniugibus, [illegible] non est debita [illegible] parentes [illegible] coniuges [illegible] filii cum matre [illegible] filie cum patre [illegible] ut si matrem [illegible] cum matre sua [illegible]. Unde narrat Philosophus [illegible] de animalibus de camelo qui saltavit super matrem suam, quia postquam cognovit eam esse matrem [illegible] generationem [illegible] de equo qui cum saltasset super matrem suam [illegible] precipitavit se de alto [illegible]. ¶ Alii assignant rationem legis divine, ut consanguinei in primo gradu et in secundo [illegible] non possent [illegible] non placet [illegible] quia [illegible] ratio [illegible] amor [illegible] impedit ne [illegible] ratio [illegible] repugnantia [illegible] consanguinitas [illegible] amicitie [illegible] coniugalis non [illegible] opposita. ¶ [illegible] sufficiens amicitia [illegible] consanguinitas [illegible] sufficiens amicitia [illegible]. ¶ Item si possent contrahere consanguinei [illegible] in mundo.

Ro.

Ro.

¶ Alii assignant propter statutum ecclesie, ut consanguinei in tertio et in quarto gradu [illegible] ad illum gradum consanguinitas inter homines [illegible] durare amicitia consanguinitatis. Post illum autem gradum [illegible] eos [illegible]

[illegible] amicitiam [illegible] revocandam [illegible] inter homines dilataret [illegible] coniungere [illegible] consanguineos [illegible] affinitatem. Ro. 88.

¶ [illegible] gradum consanguinitas non impedit matrimonium. Iura autem in genere revocata sunt in generali concilio, ut extra de consanguinitate et affinitate c. Non debet. [illegible] quod prohibitio de coniugio [illegible] difficultates [illegible] et ideo hec prohibitio usque ad quartum gradum restricta est [illegible] quia in corpore sunt quatuor humores [illegible]. Et est alia ratio [illegible] consanguineos ultra quartum gradum ita evanescit [illegible] revocari. ¶ Item nota quod in linea transversali [illegible] possint contrahere consanguinei, in recta tamen linea non possunt, quotcumque [illegible] descendentium [illegible] stipite [illegible] distent. [illegible] quia omnes descendentes ab eo [illegible] quia ordo naturalis generationis [illegible] alius vel alia [illegible] suo stipiti. [illegible] 8 Ro. 90.

¶ Inter infideles autem non [illegible] ista prohibitio [illegible] legis non [illegible] sunt generales ad omnes gentes. [illegible] in [illegible] gradu [illegible] leges [illegible] gradibus autem [illegible] ab ecclesia [illegible] in tertio et quarto possunt contrahere [illegible] quia statutum ecclesie non se extendit ad eos qui non sunt ecclesie subiecti [illegible] talis ad fidem convertantur post [illegible] non sunt separandi, quia [illegible] contraxerunt. ¶ [illegible] alias [illegible] generale concilium [illegible] in quarto [illegible] gradu [illegible] contraxerunt in quinto vel sexto [illegible] prohibitionem [illegible] 9 10 Ro. 90.

erat, usque ad quartum gradum, postquam per generale
concilium prohibitio usque ad quartum gradum extitit, perma-
nent illi in suo coniugio remanentes. Dicendum adhuc
quod cum ille post contractum matrimonium [illegible] quod tunc erat
illicitum erat, dicendum nullum est [illegible] matrimonium
nullum dictum fuit matrimonium. Nec per revocationem il-
lorum statutorum fuerunt illa matrimonia confirmata.
Sed sicut coniuncti separari poterant, nec debebant
simul habitare carnaliter, nisi si denuo con-
sensissent tacite vel expresse. Dicit autem Gof-
fredus quod si post publicationem revocationis
usque ad quartum gradum simul steterunt, et fuit in
aliquo ratificasse matrimonium, non enim fuit ratifi-
catum per hoc quo ad deum, nisi denuo in-
tervenit novus consensus mutuus, nec
fuit necessaria nova expressio per verba, quia cum
in priori consensu expresso consensus cum [illegible]
sufficit ad minus favore [illegible] ar. per
quod. Dicendum quod cum hec habuit cum
sorore sua, quia ut dicitur in eodem [illegible]
in lege nec non prohibebat contrahere cum
sororibus, et maior quam erat de [illegible]
sicut fuit tempore [illegible]. Non tamen erat quod
soror sororem suam posset accipere. [illegible]
quod ea non fuit consanguinea [illegible] quia
non descendit ab eo per natale propriam.

Nunc de affinitate. Hic dicetur de im-
pedimento affinitatis. Et dividitur in partes. In 2.
primo dicitur de ipso impedimento. In 2o de separatione
matrimonii inter consanguineos et affines contracti.
et sequitur. Hic in 3. [illegible] quid sit affini-
tas, et usque ad quem gradum impediat matrimonium.
In 2o apparet in fine, ibi, Quid autem. In 3o quando
durat affinitas vinculum, ibi, Qualiter
se habet. Dividitur in 3. primo agitur de separatione
matrimonii in prohibito gradu
consanguinitatis vel affinitatis contracti. In 2o de quibus
pactis vel affinitatis vincula inducuntur. Ibi, Hic
[illegible] In 3o de quibusdam novis quasi speciebus affini-
tatis sumitur. Ibi, Accidentis.

Queritur. Hic queritur utrum affinitas impediat
matrimonium. Et quod non quia effectus non in-
pedit eorum, sed affinitas causa est matrimonii.

Et videtur quod carnalis copula que est inter mulie-
rem magis inducat actionem illam qua consan-
guinei fiunt, quia ita quasi ex actione
generationis sanguinei fiunt, eo me-
diante, sed vir per hoc [illegible] cum muliere
qua carnaliter coniungitur. Sed contra. Est per consan-
guineus ei [illegible]. Respondeo dicendum levi. 18. et 35.
q. 3. De propinquis. Equaliter vir coniungitur
eis qui consanguinei sunt uxoris sue,
consanguineis per modum sue uxoris. Sed af-
finitas ita inducit matrimonium impedire sicut con-
sanguinitas. Respondeo dicendum quod [illegible]
affinitas, et quomodo contrahatur. Dicunt quod. Est
enim affinitas quoddam vinculum personarum
ex copula carnali cum personis alterius consanguinei
orta. Unde ex hoc dicitur affinitas, quia ex tali
copula una persona accedit ad fines consan-
guineitatis alterius cum esset extra fines. Sed Ber.
Affinitas est propinquitas ex carnali coniunctione
mediante consanguinitate proveniens, omni
carens parentela. Et quia carnalis coniunctio
est non enim in coniunctione matrimoniali, sed etiam
in fornicatione, ideo generatur dicitur quod per omnem
carnalem copulam, per quam vir et mulier di-
cuntur effici una caro, affinitas contrahitur
per quam autem actus ubi non fiat seminum
commixtio ita ut vir et mulier fiat una ca-
ro, non contrahitur aliqua affinitas. Est secundo loquendo
de affinitate, non contrahitur nisi mediante
carnali coniunctione, que non loquendo contrahitur
et per matrimonium non consummatum, quia talis matrimonio con-
trahit aliqua propinquitas cum consanguineis coniu-
gis impediens matrimonium. Sed in effectu impedi-
mentum equale cum affinitate que dicitur [illegible]
quod non enim per matrimonium ipsum non consummatum, sed
ut sponsalia contrahit. Sponsalia enim quedam
sunt que tenent de iure, talia ipsa non
causant affinitatem proprie dictam, inducunt enim
aliquod affinitatis simile, quod ad effectum impediendi matrimonium.
Sponsalia autem que de iure non tenent, quia
non tenent, per impedimentum affinitatis vel consanguinitatis

Fo. Dicitur propter defectum etatis solum. Prima sponsalia
si non inducunt affinitatem dictam, inducunt tamen
impedimentum matrimonii. Quod affinitas propter pu-
blicam honestatem iustitiam. Est autem iustitia publice ho-
nestatis propinquitas ex sponsalibus proveniens, trahens
robur ab ecclesie institutione propter eius honestatem,
et quia sponsalia talia est que de iure non tenet quia per
[illegible] ideo publice honestatis iustitia requiritur, ut talia
sponsalia matrimonium impediant. Sponsalia autem que de
iure non tenent propter defectum etatis solum, nullam
affinitatem inducunt, nec simile affinitati, quia ta-
lia sponsalia non enim non tenent, sed ex [illegible]
[illegible] habent, ut tenere debeant. Et ideo nec
dicitur potest quod matrimonium impediat propter publice honestatis
iustitiam. Ideo autem quod olim fuerunt tria affini-
tatis genera, sicut 35. q. 3. Porro. Primum
genus affinitatis quod adhuc manet, causatur ex carnali
coniunctione seu immediate consanguinitatis. Aliud
oriebatur mediante carnali coniunctione seu ma-
trimonio, mediante affinitate. Et ideo mediantibus
mediantibus [illegible] duobus generibus. Verbi gratia. Johannes
maritus. Berta uxor. Martinus consan-
guineus Berte, affinis est Johanni in primo genere
affinitatis. Martinus accepit Titiam.
Titia affinatur affinis Johanni in 2o genere af-
finitatis. Si vero Titia nubat Petro, ac-
cedit Petrus Johanni in 3o genere affinitatis
sive in 3o genere, sed non fuerunt in primo genere affinitatis
reputantur. Duo alia genera per concilium generale
revocata sunt. Et ut dicitur extra de consanguinitate et affinitate
Non debet. Prohibitio de non contrahendo in 2o
et 3o affinitatis genere, deficit cum frequenter in
ducebat, et aliquod periculum animarum prebebat.

Fuit autem. Dicendum quod affinitas de
iure divino impediat matrimonium in aliquo gradu. Ut
dicitur levi. 18. prohibetur, Filium habere cum
uxore fratris. Nepotem cum uxore patris.
Patrem cum uxore filii. In aliquo gradu
prohibet de iure positivo. Sed infra quartum gradum
eum includunt, extra de consanguinitate et affinitate. Non
debet. Ubi dicitur prohibitio copule coniugalis
quartum consanguinitatis et affinitatis gradum de cetero
non excedat quoniam in ulterioribus gradibus

iam non potest absque gravi dispendio huiusmodi prohibitio
generaliter observari. Illegitimi, Quidam dicunt de filiis na-
turalibus. Dicendum secundo, inter consanguineos et affi-
nes, naturales sunt illegitimi. Unde quod ut dicitur
extra, qui filii sint legitimi. Tanta in glo. Quidam
sunt filii legitimi et naturales. Quidam legitimi et non
naturales. Quidam naturales et non legitimi. Quidam
nec legitimi nec naturales. Legitimi et naturales sunt
nati de legitimo matrimonio, sive concepti
sive legitimum sive postea, sive alia clandestina via
vel incidenti impedimento, ut puta consanguinitatis, vel gradu
prohibito inter matrimonium, si ibidem de tali non
bono suscepta, quamvis illicita consistat, de
parentum ignorantia utriusque habita, sed si unus
illi talis ignorando non receptos sive, vel alter
affectatores ignorantia videantur. Extra de
cla. despon. Cum inhibitio [illegible]. Legitimi
et non naturales sunt filii adoptivi de quibus
habetur extra [illegible] cognatione legali. Unico. Naturales non
legitimi sunt nati de concubinis in domo.
Nec legitimi nec naturales sunt nati ex adulterio,
vel sacrilegio, vel de incestu. Dicuntur illegitimi quia na-
scuntur ex copula illicita. Dicuntur non na-
turales, non quia sint contra naturam, sed quia de [illegible] quia
non videntur tenere naturam. Quamvis de tali copula
Legitimi dicuntur, qui ex copula in facie ecclesie
et sine conditione in gradu prohibito consanguinitatis
vel affinitatis utriusque coniugis vel alterius ignorantia
impedimenti, conceptum diffinitionem summam
divisionem. Qui vero postea geniti naturales illegitimi
et succedunt in paterna hereditate, extra
qui filii sint legitimi. Cum inter. Ubi si quis
habet uxorem legitimam, et ipsa vivente aliam duxit
in facie ecclesie et sine conditione illius impediti in
publice ignorantiam, filius ex tali copula natus
sive conceptus legitimus est. Quamvis post eius conceptio-
nem [illegible] fuit per diffinitivam sententiam ecclesie separen-
tur, extra eo. ex tenore. Legitimantur
autem illegitimi duobus modis, puta vera causa non [illegible]
et per sententiam. Ut extra eo. Tanta vis est matrimonii, ut qui antea sunt geniti filium
de soluta, si homo contrahit cum ea in facie
ecclesie. Hic enim legitimi modo non extendit
ad damnatos ex adulterio. In 2o modo est per dispensationem.

dicitur ... et hoc modo potest extendi ad consanguineos illius, et ad omnes illius actus in tota ecclesia. [illegible]
[illegible]

6 [illegible]

[illegible]

uxor posita ... dirimit ... [illegible]
... affinitas non impedit matrimonium ... [illegible]
... consanguineus et affinitas ... [illegible]
et consanguineus :—

De cognatione spirituali ... [illegible]
... cognationis spiritualis et legalis ... [illegible]
[illegible]

2 appellone sponsa celebretur. Quod cognatio spiritualis non tamen impedit matrimonium contractum, sed dirimit contrahendum ... [illegible] ... quod est cognatio spiritualis, et dicendum quod est quoddam vinculum contractum ex susceptione spirituali sacri baptismi ... sicut per carnalem generationem acquiritur cognatio, ita per regenerationem spiritualem acquiritur. Et sicut per generationem carnalem contrahitur quoddam vinculum ... cognatio carnalis, ita per regenerationem spiritualem contrahitur quoddam vinculum ... [illegible]

3 [illegible]

et representat ... non inter regeneratum et ... baptismi ... fraternitas spiritualis ... [illegible] ... sacra ... baptismi est fundamentum ... compaternitas ... inter regenerantem et generantem ... [illegible]
... una caro ... [illegible]

30. q. 3. Ita nos. filii autem post naturam
ad conformitatem procreati est, inter se
sunt liberi matrimonio copulari. nisi consue[tudo]
in episcopatu non contra ullum aliquorum conpostularum
[illegible] Patet etiam spiritualem dicitur posse so
rorem filii sui spiritualis. Est autem alia cognatio
tio, impediens matrimonium, que dicitur cognatio lega
lis. quia ex legis statuto est. cui species
due sunt. scilicet adoptio et arrogatio, que
quid inter se differunt. Primo quia arrogatur qui
est sui iuris, adoptatur autem qui est alieni.
Secundo quia arrogatus transit in potestate arroga
toris. adoptatus non transit in potestate adop
tantis. Tertio quia arrogatio non fit nisi auc
toritate principis. adoptatio autem fit per
quibus magistratum. Quarto differt quia arrogatus
iure de necessitate suo cum bonis arrogatur.
Cum sui sui iuris est, sui dicitur. [illegible]
legitime [illegible] sua. adoptatus non non habet [illegible]
in bonis adoptantis. Cum non [illegible] ei [illegible]
quis. Si cum ab instatu moriatur, succedit
ei adoptatus. Et non [illegible] species sunt ad
optionis generalis. Cognatio que ex iure
dicitur adoptatio. [illegible] de adoptione [illegible]
ubi dicitur [illegible] [illegible] eadem quem in
potestate [illegible] sunt. Et [illegible]
adoptionis. Est notandum quod ex adoptione [illegible]
venit species legalis cognationis. Prima inter
adoptantem et adoptatum. Secunda inter liberos
adoptivos et inter naturales liberos [illegible]
[illegible] Tertia est que legalis affinitas
inter adoptantem et uxorem adoptati. et
inter adoptatum et [illegible] parentis ad
optanti. Ista contrahit legalis cognatio. quia
talis simul non cohabitant. Liberi autem [illegible]
legalis cognationis impedit matrimonium contrahendum et
dirimit contractum si de facto contrahatur. Prima [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
se dicitur adoptatus [illegible] adoptivo, et [illegible]
non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
te adoptione. Et [illegible] voluerit [illegible]

aliquis quod si adoptatus contrahit cum filia
naturali sui patris adoptivi, non dissolvitur matrimonium contra
quod [illegible] temporale. ut notat magister. Et
hoc [illegible] est [illegible]. quia [illegible] impedimentum
sit temporale [illegible] [illegible] [illegible]
Dico quod legalis cognatio impedit matrimonium
quia sicut consanguinei et affines ita et adoptivi
solent cum naturalibus filiis familiariter [illegible]
[illegible] et arrogati in eadem familia cum
naturalibus morantur et [illegible] lex [illegible] a coniugio
excludit. ne si inter se contrahere possent, da
retur opportunitas incontinentie [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
copulari. ut [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] legibus non [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] non est [illegible]
[illegible] [illegible] est. Dicitur autem adoptatio
optatio. Adoptatio est voluntaria [illegible]
quod de non filio fit filius non naturalis. sic [illegible]
naturalis et naturalis mutatio, qua de non filio
fit filius naturalis. Sic autem adoptatur filius et
filia, et nepos et neptis. Non autem quibus
[illegible] [illegible] adoptare. Et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]. Sic et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] quod mulier adoptare non
potest, nisi in solatium [illegible] liberorum
hoc ei [illegible] concedat. Nec [illegible]
familias. Nec [illegible] non potest generare. [illegible]
[illegible] [illegible]. Nec minor. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] plena pubertate [illegible]
[illegible] adoptatum. i. [illegible] annis. [illegible]
quod posset [illegible] [illegible] [illegible] Arroga
tio [illegible] [illegible] [illegible] nepote [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]. Cum autem arrogatio
et adoptio species sint [illegible] adoptionis
generalis accepte, [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quod spiritualis cogna
tio superveniens matrimonio, non oppo
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

nios matrimonio rato solvit [illegible] [illegible]
[illegible] morte spirituali [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ad debiti exactionem, [illegible] non [illegible]
[illegible] [illegible] suscepit [illegible] [illegible] filium seu
baptizat [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] spiritualem, vel [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] vel redditionem debiti. [illegible] [illegible]
[illegible] hoc fecerit [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] hoc fecit, [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ad exactionem debiti. [illegible] in fine [illegible]
[illegible] allegate. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
tum [illegible].

Postremo de [illegible] [illegible]. [illegible]
[illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] in
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible]
dicitur in [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] mor
tuorum. Secundo de statu eorum [illegible] [illegible]
ubi [illegible] [illegible] de [illegible] resurgentium.
[illegible] solet [illegible] [illegible] de remuneratione
iudicatorum [illegible] ubi [illegible] [illegible]
in 2 [illegible] de [illegible] resurgentium
[illegible] in 2. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] in. 3. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] hora [illegible] an nocte
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] quas solvit [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] memoria malorum sit bonorum [illegible]
[illegible] [illegible] invenient vivos et mor
[illegible] [illegible] non. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] iudicaturus vivos et mortuos. [illegible]
[illegible] [illegible] omnes resurgent [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Quia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
post [illegible] remaneat [illegible] [illegible]
[illegible] non. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ad [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] post mortem [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ratio
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Nolite
[illegible] eos qui occidunt corpus. [illegible] non
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] argumenta
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
conatus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] otio [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] potuerit, [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]. [illegible] autem [illegible] posset
[illegible] [illegible] omnes [illegible] sunt
[illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] ad
hoc [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible]
hoc [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] posse [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non potest [illegible]

ppe / et alia cor remanet. [illegible] dimensiones [illegible] et [illegible] / [illegible] aliquo [illegible]. [illegible] et [illegible] aliam [illegible] cor [illegible] [illegible] [illegible] / alia [illegible] incardinatur [illegible] [illegible] [illegible] inclinationem [illegible] ad cor. [illegible] / [illegible] remanet cor [illegible] mentione. [illegible] alius [illegible] [illegible] posse [illegible]. [illegible] cor [illegible] et sic [illegible] cor [illegible].

Scotus autem dicit [illegible] [illegible] concedentes [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Item eadem virtute actualiter manente et eadem potentia passiva corpore solo, potest reddere idem efficiens numero. Ergo dato quod aliquid esset totaliter redactum in nihil, adhuc manente et eadem virtute in agente potentia et eadem potentia obedientia in illo eo modo quo potest ibi esse. Sic dato quod mundus esset totaliter adnihilatus. Adhuc esset in potentia activa dei. Et ipsa potentia obedientiali data et eadem potentia obedientia in qua fuit antequam fieret. Non ista similia comparantur ad deum sicut artificium ad artificem composita modo. Ergo artifex vel artificiatum numero quod destructum potest reparare, ergo deus idem etiam numero potest reparare. Dico igitur quod deus potest idem numero corruptum reparare, non quia esse eius non facit interruptum. ut dicunt isti. Ergo quia manet eadem potentia activa in deo et eadem potentia obedientia in [illegible]. Ergo quod dicit de esse interrupto, ipse sic dico, non ergo. Aliquid enim potest esse interruptum uno modo per divisionem temporis in duo et sic quod interruptum non manet idem in numero et alio modo sine divisione, scilicet per hoc quod esse et non esse, et hoc interruptum non tollit unitatem.

Sciendum igitur quod est possibile naturae mortuorum quod possibilius per potentiam [illegible] ponetur in actu erit hic aliquid naturae hominum. Et hoc exigit ratio. Quia perfectionem manenti deus nullam sui perfectibilem perpetuo ponit, corpus autem est perfectibile ab anima, ergo exigit ratio quod quia spiritus in mundo, sicut spiritus in primo. Sed corpus assumit unionem in mundo, ergo et [illegible] sic ipse in quolibet statu scilicet corporis et carnis. In corpore in aliquo statu flat spiritus ex spiritu. Hoc non fit in statu meo, ergo est in patria. 2. corinthios, seminatur corpus animale, surget spirituale. Natura hoc appetit. Nam perfectio naturalis appetit suum perfectibile perfici. Sua est perfectio corporis naturalis et [illegible]. Item natura humana appetit esse non solum [illegible] sed etiam futuri. Et hoc appetitur perfectio unius. Hoc clamat scriptura, nova et vetus. Confessus est in iob, in carne mea videbo deum salvatorem.

Dicitur quaestio 5. 5 Resurgent autem omnes etiam electi. ut perfecte consummentur ultra finem suum, quae est perfecta coniunctio cum deo. Quae assequentur cum corpora perhabebunt. Et non prius. Quia ut dicit augustinus 12 super genesim. Inest animae quidam appetitus naturalis administrandi corpus, quo retardatur quodammodo, ne tota intentione pergat in illud summum caelum, quamdiu non subest corpus, cuius administratione appetitus ille conquiescat. Item reprobati. ut corporum damnatio explicatur ut sicut anima simul cum corpore demeruit, ita etiam resurgente utraque vindicta iustitia puniatur, nec propter eorum reatum, quod nullum corporum opera dei impie remanserint impunita, et ne illius appetitus animarum ad corpora remaneat sic frustra. Propter easdem causas resurgent et parvuli qui cum solo originali decesserunt, quia quamvis pro peccato originali obligati sunt ad poenam damni, ipsum autem originale contrahit anima per suam unionem ad corpus infectum et iam carens visione dei, puniatur in corpore et per eorum coniunctionem in corpore obligatur ad talem poenam. Item autem omnes resurgent ita etiam omnes moriantur, ut solvatur debitum originalis peccati. Quod autem dicitur quod per Christum iudicaturus est vivos et mortuos, per vivos intelliguntur illi qui vivent tempore adventus domini, qui tamen morientur et quam statim resurgent. Omnia in corpore manentia mutabuntur. Nam sicut omnes ex debito originalis peccati puniti sunt et ita omnia corpora ex debito mutati fomitis in carne per corpora et [illegible] mutato manebunt. Dicitur autem manentia[?] ea resoluta corpora in [illegible] quorum sunt. Humana autem corpora de terra facta sunt. Dicuntur autem antequam plus ille in quo corpus resolvitur perfecte consuetudinem ex mortuorum corpora manebant. Corpora illorum qui tamen morientur manebunt iuventutis [illegible] [illegible] facti in [illegible]. Illi autem omnes sicut plures in quos resolvuntur humana corpora ordinati sunt ex divina providentia, ut ex illis eadem corpora in numero reformentur cum de illis eadem in numero quibus ipsa creata fuerunt. Quod reformantur in corpora, cum in eis informata ex sua natura ad hoc principia susceptiva.

glossa

Dicitur quaestio Secundo de quaestione. Sed contra. Etiam qui filius est in moriendo qui utique mortuus est. Dicitur in modo moriendi. De idem ecclesiastes de spiritu. Libro de humanitate domini evangelii. Ad quod autem dicitur, quod anima sit forma per eorum quod animam esse formam per corpus. Pro modo et quod est sua sit hoc quod est informare et hoc non est omni. Alio modo per mutationem sicut quod non per ad actionem est quod non est informare [illegible] esse effectus. Et hoc omni ad corpus quod intendit.

2 Quaestio de hac quaestio. Remanent plura querenda. Et primo quid utrum omnes boni resurgent simul. Quia non dicitur quod beati resurgant simul, apocalipsis 20. Ceteri mortuorum non resurgent, donec consummentur mille anni. Ergo aliqui differentur resurgere post alios mille annos. Item quia fiet in momento simul fiet. Sed 1 corinthios 15. Omnes quidem resurgemus in momento in ictu oculi in novissima tuba. Ad ista quidam dixerunt aliqui dicunt quod primo resurgent omnes qui in adventu domini invenientur mortui. Et post illi qui invenientur vivi quae etiam morientur. Et post modicum intervallum mortis simul omnes resurgent. Alii dicunt quod primo resurgent electi qui tamen erunt mortui. Et post electi qui morientur tamen alii qui reprobi erunt, et ita mortui mortui qui ab apostolo vocantur in ictu oculi, quamvis duas resurrectiones. Secundum hoc mutatur ad tempus. Quod utrum qui in Christo sunt resurgent primi.

Dicitur quaestio Scotus etiam assertus dicit sed contra. Quia electi et reprobi qui invenientur vivi quia mortui simul resurgent. Secundum autem quod non resurgent successive sicut mortui ut [illegible] sicut in omni gallo [illegible] vivus sicut gallus [illegible]. Et dicit Scoto hic secundo. Quod processit magis ad prudentem.

20 Et sic [illegible] propter naturale desiderium visionis dei cum sua efficacia orat pro nobis quia sancti anima videt nunc et atque mortuorum. Tertio quia ex iterato vocati constituit omnia superna [illegible]. Angeli autem completa sua aeternitate gaudium gloriam non habuit quod adusque minus deesse eum vincit. Quia in [illegible] ipsi moriuntur aeternaliter primi. Quilibet igitur dicitur et [illegible] cum [illegible] deputata, scilicet gloriam et corporum non erit corpora inde. Illi gaudet. Nec omnes [illegible] recapitulat sua aeternitatis primi completum.

Dicitur quaestio 20 Secundum autem in quanta mora temporis fiat resurrectio quod in [illegible] [illegible]. Item quaestio de modo ad corporum resurrectionem. Resurrectio corporum est iterum resurrectio cum anima per quam [illegible] unio. Sic fiet virtute divina, quia plurimum erit fiet ministerio angelorum. Vox tubae. 1. Vox Christi qui [illegible] rapiet mortuos resurgere. Et dicitur Iohannes 5. Quod omnes audient vocem filii dei et qui audierint vivent. Quia scilicet omnes qui in monumentis sunt audient vocem filii dei. Ista [illegible] per vocem [illegible] magis est Christus [illegible] ab ipso magis dicit esse habet [illegible] causa finali spirituali. Ista fiet in tempore. Alia duo fient per dictum divina in [illegible] et [illegible] in [illegible] corporum resurrectionem. Sicut in mutatione dicit ezechielis 37. De resurrectione. Quod 8. Primo accesserunt ossa ad ossa et [illegible] sic non ubi ordo temporis sed ordo naturae. Dicitur quaestio.

Illa autem quod dicit apostolus 1 thessalonicenses 4. In iussu et in voce archangeli sic et in tuba dei. Sic distinguitur. Quia [illegible] in suo descensu vel dicit plures. Scilicet primus quoniam corpora mortuorum prolixi [illegible] [illegible] [illegible]. Hoc non est dicit descendit in iussu. Secundo rapiet eorum collectas corporum resurrectionem. Quia resurrectio animarum quia duo fient per dictum divina. [illegible] propterea non est dicit. In verba dei. Tertio evangelii quasi erit custodes operarum in primo custodiri clamabit fortiter et consistere.

Ric. In scrip[to] ... di. 43
sono articulato / immediate dicitur ...
data sorte / quod omnes coram iudice erunt
quod comparebunt divina virtute et iuvenca
bon audietur. et illa non tamen dicitur
invocare et angeli. Et quo audiunt non
tamen clarum / tamen adhuc sunt mortui
Dicit quod et Ricardus in dicta voce illa au
dientium non sunt. Omnes enim mortui
virtute apprehendent eam. Sol[utio]. Dicit quod
efficacia vocis illius quantum ad corpora resurrec
tionem non erit per hoc quod audiatur sed
per hoc quod proferetur. quia ex platoni divi
na virtus assistet aliquo modo assi
stet assistit aliquis qui dicit baptizans
puerum, quamvis parvulus quod dicitur non
Ric. q°. apprehendat. Resurgent autem in illo lo
co / in quo Christus venerit / erunt maiores partes sui
primo corporis. sicut plurimum ad id corpus partium
sui fuerant ubi sepulti sunt non sed super
medium quod partes aequales partes sunt illic plu
res in diversis locis. Tunc enim non
sit maior ratio plus de uno loco quam
de alio / resurgent ubi deus voluerit. Et
hoc corpus sit fuit sepultum in uno loco sed
post translatum ad alium locum / ubi resurget in
translatum fuit. Sol[utio]. Dicit quod corpora resolu
ta fuerint in ossa quae translata sunt ad loca
alia. ita quod nihil sit de eis in locis ubi se
pulta fuerunt resurgent in parte inveni
tur de illa vel quae sunt plurium corporum. Et
quia ut dicunt aliqui quod ubi est primum pars
cor et fuerit ... vel modo cordis illuc
adducuntur aliae partes / et ubi resuscitabitur
corpus. Alii dicunt quod caput est principaliter pars
2/22 et ubi fuerit caput ibi resurget. Sol[utio]. post
haec dicta sed quod dicit Scotus. quod pulveres col
ligentur omnes ministerio angelorum deporta
buntur ad locum iudicii. scilicet ad vallem
et ibi resurgent simul omnes in statu
mo ut dicit idem Scotus. Tertio erit

in media nocte tunc illud media nocte
clamor factus est / et illud dicitur diem
sic fieri in nocte et cetera. Et suscitata
buntur in locis suae sepulturae / et tempus
fuit de nocte et parte de die. sed quod dicitur
in sanctis christus. alicubi est de noc
te alicubi de die ut ibidem. Sed hoc
dicit quod non unum aspectum quod diversi partes
terrae orbis ad corpus solare. Et tamen
dicit Ric. cessabit motus caeli et sol erit
in oriente / et luna in occidente / sic
fuerunt quando facta fuerunt. et sic in orien
te est dies / in occidenti nox. Sic Ric.
fuit hoc et in ultimo instanti temporis.
Nam in ipso cessabit motus caeli. quod
cessabit et tempus. apocalypsis iuravit angelus
quod amplius tempus non erit. Tunc magna re
surgent mortui quae tempus invenitur
mortui. sed alii quae invenientur vivi
paruerunt postea resurgent. Sententia autem generali Ric. q°
est quod comparebunt omnibus ad iudicium. Et omnia 23
facta omnium nuda erunt. ut videantur
quod fecerunt misera secundum formam / per quam iudicantur
quae et cetera. Et sic divina iustitia diligenter
considerant qui non quis possit de sua forma
quam conqueri non consideret sua mala ...
... amplius affliguntur / et boni sua ma
la ... / ut gratia remissione amplius
... Ric. q°
... liber potest in cordibus omnia bona 24
et mala quae umquam fecit / ut omnes videant
quod in cordibus damnationem vel ...
... iuste prodibit omnia facta ut appareat
omnibus quomodo iuste punitur in cordibus sua
et ... liberantur in bonorum suorum
... est in ipso fuit / et ...
... quod electos suos ... Illa autem
... peccatorum ... ad electos non est ad
confusionem ipsorum. sed ... Ric.
primum ... et ...
... et ad ... Tertia

autem tota sua quae resurgent facta electi simul in
dicitur / uno momento quia videbunt ea tali
sed resurgent quia non tamen quae non viderunt sed
... tamen ea videbunt / non simul uno
momento videbunt quia mortui ... autem
non potest simul facta mortui ... tempore
... facta possit ... sed una fa
sed ... ossa ... in quo ...
... 20. d. a. c. 19. dicit quod ... in
... / ... civitate ... / ...
... cooperante divina ... / ut ...
... Ric. ... ad ... dicit
... ca ... ubi. ... dicit
... 20. ... c. 20. ... ad dicitur
... mortui ... quod ...
sui adventu invenientur ... ut dicitur
... post illos quae invenientur mo
rtui resurgent. Sed Scotus dicit 02
4 ... quae erunt in vita
rapientur obviam Christo in aera / et in illo
raptu morientur et resurgent in ... via
... / et debitum mortis solvatur.
... resurgent omnes quae in adventu e
... mortui. ... resurgent alii qui in ad
ventu domini morientur. ... et hoc est
... ut ... invenienti. ... Dicit quod ...
20 de ci. c. 11. ... acceperunt ... mille anni
... omnibus annis huius saeculi. usque ad ...
... non vivunt ... Nec
umquam vivunt vita glo[riae]. Electi autem mor
tui ... vivunt vita gratiae et ...
in anima et post ... vivunt gloriose in
anima et in corpore.
D. 44. Solent autem in illis ... in ... de
resurgentium. ... in quo
... in generali de conditionibus ...
... in speciali de conditionibus ...
... autem ... in speciali de conditionibus ... ubi
... de ... de conditionibus ...
... / et ... ubi ... 2. ...
... de resurgentium statura et aetate ...
... magnitudine / ubi non ... de ...
... de conditionibus ...

... corporis capite eo 18 // 20 capite ... c. 21
... forma. ... de ... de corporum resurgentium
... // 20 de ... in ...
Illa ... d. ... de ...
... demonium ... 20 ... mortuorum.
... autem.
9. q°. Ca. Quaeritur hic primo. Utrum idem corpus
resurgat quod ... Et quod sic quia
plus pertinet ad hominem omnes partes
... quod capillus. sed omnes capilli resurgent
Luc. 21. capillus de capite ... // ...
Non ... eadem ... / ... ap
ponatur ... quae ... fuit ... plus ...
idem ... non ... / ...
de ... aliquis eadem ... non ...
eo in duobus ... successive. ... non po
test resurgere in utroque. sed in alto ... non
resurgent aliquis ... Ca.
... dicit. ... quod ... resur
get ... quod ... declarat ...
non distinguitur ... ab ... non ... actu
... quae est ... non distin
guitur. ... quae ... hominis
... erat / ... secundo ... scilicet ...
... non ... in distincta. ... quia
... non ... in ... ita non
est distincta ... Tamen ...
... quod ... resurget hominem
... cum ... idem ...
... aliquas ... ad ...
ad probandum ... resurgentis ...
... super illo ... quod ... distinctionem ...
distinctionem ... ita quod ... unde
... forma ... non ...
... idem ...
... forma ... eadem. ... quae non
... corrupta. ... bona
... fundamentum ... Contra ...
... sine forma distincta ...
... ...
... in hoc / non ... forma. ... dif
ferat ... forma. ... differat

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

in aliq. accidentia n̄ contumel., qr eius ho
sique legem ... ... ad talia n̄ ...
... n̄ ...

[illegible]

creatura eterna. [T]ertio modo locum illum creatura
et uerum infernus est. Ideo quod omnis [illegible] inferius
est, quod aliqua anima deciat, quod exigit ratio di-
uine iustitie. Quantum autem debeat esse bona quam mala
communiter et in hac uita ut in pluribus non fa-
ciat ut adsentiat. [illegible] Debet esse alius locus
ubi boni conueniant et mali. Bonaventura in
medio c. a. Est medium promissio quam acquirere
debet meritum et argumentatio demerita [illegible]
probat. Quia sunt salutis et in gloria anime [illegible]
quod sunt ex [illegible] [D]e [illegible] compatit uiciis
eius et esse eternum. Nam ratio exigit ut
qui uiuit quod est corpore sua moueret in
in peccato, quod pro peccato eterna puniatur. Et mori
autem in peccato, sic in peccato uult manere quod
scit non posse puniri. Et ratio exigit quod eter-
naliter puniatur. [O]ffensa in peccato est
infinita quia debet esse pena infinita, non potest
esse infinita intensiue, quia oportet extensiue, et
oportet quod durat eternum. Hinc autem creatura assignatur
locus ubi sit. Nam si puniantur habent locum
ubi puniantur, quia ex opposito ... habent locum
ubi exaltantur, et infernum. Ideo dicitur Apoc. i. Ego
primus et nouissimus. Habeo claues mortis et inferni
et ... n. l. ... c. ... quod inferi sunt
in hoc mundo. [L]ocus autem locus ille quem in-
fernus dicitur sub terra. Et cum ille mortuus fuerit
... et remansit in locis ad quos suis
peccatis fecerit. Pondus in homine data est
amor ut dicit Augustinus. Ordinat enim deus data
... in locis secundum exigentiam suorum amorum, quod
suorum ponderum. Et ideo qui celestia dilexe-
runt, ideo pondere sui amoris in celo locati
sunt. [E]t econtra, hoc qui in suo amore
infima et terrena sunt et celestibus preposue-
runt, per diuina iustitiam sunt in loco infimo
collocandi. Locus autem inferni est in medio ter-
re. Nam infimus locus est in centro. Unde Glosa
super illud Ion. ii. Proiecisti me in profundum
in corde maris. Dicit quod sicut cor est in medio
animalis, sic infernus in medio terre esse perhi-
betur. Quod autem terra cum sit in centro sub terra
est. [Q]uomodo locus ille tot milia corporum

potest capere. Propter hoc uoluerunt aliqui dicere quod
totus aer iste inuisibilis usque ad terram potest
ad quem aque diluuium ascenderunt infernalis
erit propter infernum. [A]lii dicunt quod aliqua
[illegible] conuertentur in igne et totum erit infernus
usque ad orbem lune. Sed utrumque oppositum est.
[S]ed quidam dicunt quod dampnati in inferno
erunt compressi quod remigrant potentes in granis
terre. Sed hec aliquis obiciunt, in quodam rota
durabit. Ita quod erunt quasi rota. Job. Dicit in
pono illos ut rotam. Et quia comprehensione suffi-
ciunt, dicitur illud ps. Sicut oues in inferno po-
siti sunt. Oues enim tamen in hyeme propter frigus
quam in estate propter estum strictissime se com-
primunt. Vel potest dici quod si capacitas quam modo
est terra non sufficiat, quod deus terram augebit
secundum potentiam suam cum de illo creauit. Propter
dilatauit infernus animam suam. [I]n loco
autem penali ignis est affligens. De quo
querunt aliqui quod non est ignis corporeus, sed est
eadem spiritualis pena quam propositum necatum metaphorice
ignis dicitur. Sed sicut ostenditur diues ille leua-
uit oculos petiuit mitti extremum digiti
Lazari in infundi linguam suam. Quomodo
ibi corpus non erant ut dicit Aug. xxi. de ci.
c. x. Sed Ricardus. Ita dicit quod ille ignis me-
taphorice sic appellatur, cum sit spiritualis. Sed autem
oppositum fidei est. Et ideo sed cum quidem distinguunt
inter ignem corporeum et penam spiritualem quam
uocant ignem. Juditie. Dabit ignem et
uermes in carnes eorum. Sed contra Ysidorus de summo
bono li. primo c. 29. Duplex dampnatorum pena
est in gehenna, quorum et mentem urit tristitia et corpus
flamma. Dicit ergo quod ubi est ignis corporeus, ille
autem ignis corporeus et corpora incendit et animam.
Sed contra Ysidorus de summo bono li. i. ca. 29. Quin
et dampnatos ... precedunt opere similiter et ab
puniendos et corpora. [E]st autem ille ignis [illegible] ad
suam speciem eiusdem speciei cum isto elemen-
tari. Sed quo ad dispositionem uidetur diuisa. Hoc
[illegible] operatur aliquam operationem quam hic elementaris non operatur
ignis et in aliena materia et diuersificatur
in operationibus suis secundum exigentiam dispositionis

materie. Quod apparet in fulgure et igne
accenso, ad diuersas materias et diuersitate materie
et celestis influentie in materia inducitur. Unde a-
liquando non ledit materiam et dissoluit, sed ...
quibus aliquando calefacit et non comburit. [A]liquando et op-
ponitur quod ibi sit ignis in propria materia, quamuis
non luceat uel in parte. Quod dicit tamen Au-
gustinus Ysidorus i. li. de summo bono. ca. 29. Ille magis
ignis ut dicit ... non lucet. Sed ... quamuis
[illegible] ... ramen non in spera sua lucet, at
qui diffusus terrestribus fumis quasi uaporibus
crasis et ... Hac de causa non lucet aut
modicum lucet in inferno. Primum tamen oppositio
inter est. [D]e isto igne dicunt aliqui
quod habet pertinentem partem naturam, quod dicit ulum
esse ibi in propria materia, et cum hoc adiuuatur
influentia celi. Dicebat in terra, et quamuis
tus alias potentias quas diu precessit a
corrupta ... a corpore suo. Dicitur Aug. Illum
ignem esse in aliena materia quem illo
durantium. Et sic pro potentia superna quo
est ... uirtute superiorum assistit spiritum et
... uirtute preuidebit exigente hoc
ordine diuine iustitie. [illegible] ...
... quod ... impositus materiam talis dis-
positionis et in ... influentium ce-
li ut ardere possit. Vel ignis [illegible]
... cum non consumit et ardore non
... non uidetur. Et quod post uidetur ... a-
pabit materia generis et corporum ... incin-
corum, et ita ille ignis ... potest
esse corrupti. Nec ... quia non etiam
... si ... corruptionis sue ge-
nerationis ... influentia generali.
[D]icunt autem alii aliqui quod ille ignis non ca-
lefaciet corpora, sed calefaciens ... assentiunt
corpora dampnatorum ... corporum,
omnis incorruptionalis non incipit. ... sed
habet calorem ... corporis non calefa-
ciunt. Et ... sentit calorem non
tamen calorat. Et hoc probat dicentes

quod ex cessante motu celi qui est primum
alterans cessabit omnis actio quam passio
sicut in aliquo. Inuenta autem ... non
... ... ignis ... ponit
in ... [F]uit ... oppositum pena
ignis magis ... quam quia
... c. 22 ...
... mecum ... opponens
... quod celi ... quod
... ... nisi tamen
diuina ... dispositio susceptiuus ...
corpora autem dampnatorum non erunt in disposi-
tione ad suscipiendum qualitatem calefactionis
non habent dotes ... Ideo dicunt alii
quod corpora dampnatorum ab illo igne ca-
lefient uehementer. ... ... corpora sunt
ex ... ... non fiant impassibilia
erunt non tamen caliditate sentient
... caliditatis susceptiua ... ...
... igne assumente ... ...
... Quod autem dicitur quod ... cessabit
... non erit motus in aliis inferio-
ribus ... dicit ... phy. ... est
esse mobile primum in mobilibus ...
... primum motore. Nichil possunt ... ge-
... uel corrumpi. Nec augeri uel alterari. ...
quod non sunt mobiles ... uel non ... ...
quod si ... ignis ... posse
actionem ... articulis ... ...
... ... quod si ... ...
... ignis non agit in ... ...
... ... quod si ... ...
... non est alteratio ... ...
diuisa ... ...
animalis ... ... Sed illa calefac-
tio quam faciet ille ignis in corporibus
dampnatorum in inferno spiritualis ... per
uirtutem supernam fiat alteratio cum
... et frigiditatis. Sed ... ...
dicetur. [Q]uo autem calefacta corpora illa ... ...

23

24

2

post mortem vel per divinam potentiam. Vel per naturam [illegible]
Ad [illegible] modo tam de paradiso quam de inferno vel de purga-
torio aliqui aliquando de lege speciali non communi exeunt
ad [illegible] illuc postea redituri et post factam
resurrectionem omnes exeunt de purgatorio. Similiter
non videntur omnes de suis locis exibunt
sua corpora recepture et sententiam audituri ac-
ceptam sententiam cum ipsis corporibus [illegible] [illegible]
sunt redituri. Scilicet ad paradisum vel infernum
ibi perpetuo permansuri. [Ad] quintum non [illegible]
[illegible] aliqui quod exire non possunt. [illegible]
[illegible] de anima. [illegible] que sunt totius [illegible]
non sunt separabiles. Ille autem dicit [illegible]
que operantur mediante organo corporali. [illegible]
[illegible] motiva in [illegible]. Ideo dicit quod [illegible]
separato non habet potentiam qua se movere possit
de loco ad locum. [Ad] [illegible] autem dicendum [illegible] anima
anima humana nullo modo [illegible] movetur secundum locum
[illegible] [illegible] per actionem, quia si [illegible] alicubi [illegible]
[illegible] [illegible] movetur de [illegible] ubi [illegible]
[illegible] est. Ideo dicit quod [illegible] possunt de [illegible]
[illegible] sue per [illegible] virtute [illegible]
[illegible] virtute. [illegible] de [illegible] lege ille que sunt
in purgatorio [illegible] [illegible]
[illegible] que sunt in inferno [illegible]. [illegible] autem
sunt de celo [illegible] nolunt usque ad resur-
rectionem corporum suorum, nisi [illegible] cum aliquando placet
Deo. [illegible] aliquibus videtur quod omnes de-
scenderunt de celo in [illegible] [illegible] [illegible]
ei [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible]
[illegible] que sunt in purgatorio [illegible] valere
possunt eis suffragia que fiunt pro eis. Non
[illegible] possunt eis ad augmentum [illegible]
[illegible] sed ad pene eorum mitigationem vel ad
liberationem ut dicit Augustinus [illegible] enchiridion
12. [illegible] in hac vita [illegible]
[illegible] [illegible] postea possent prodesse. Nec
hoc ut dicit [illegible] [illegible] sunt [illegible]
omnes [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] per corpus [illegible] [illegible]. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ut eis possint ista prodesse. [illegible] [illegible] non
que sunt in celo non possunt quia non indi-

gent. [illegible] quod [illegible] altaris [illegible]
[illegible] pro defunctis valde bonis [illegible]
[illegible]. [Ad] [illegible] [illegible] non sunt [illegible]
[illegible] vel [illegible], quia non [illegible] [illegible]
in vita. [illegible] [illegible] talia opera possent eis
prodesse. [illegible] hic omne meritum [illegible]
quod [illegible] post [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] quod si [illegible] talia fiant
nulla sunt [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] refert [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] pro bona opera [illegible]
vita eterna. [Ad] [illegible] autem facta pro [illegible]
in purgatorio possunt [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] minui [illegible]
[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] virtutis
[illegible] [illegible] pena [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] vel per [illegible]
[illegible] [illegible] in [illegible] vel per aliquam [illegible]
[illegible] [illegible] potentias [illegible] [illegible] minuit
in eo [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] pena [illegible] in [illegible]. [Ad] [illegible] modo su-
ffragia facta pro uno defuncto non possunt aliis
quia [illegible] illorum [illegible] non [illegible] [illegible]
[illegible] pro [illegible] [illegible]. [Ad] [illegible] modo facta
pro uno possunt omnibus [illegible] [illegible]. [illegible]
[illegible] que fiunt pro singulis [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] non [illegible] omnes gaudent de illis [illegible]
non [illegible] [illegible] facta [illegible] suffragia. [illegible]
autem [illegible] [illegible] gaudente [illegible] [illegible]
ad penam [illegible]. Nam [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] mitigat eam [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pena eorum
[illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] illa
opera [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible]
quia gaudet de [illegible] [illegible] suorum. [illegible]
[illegible] ad [illegible] possunt [illegible]. Nam

facte pro defunctis

facte pro defunctis suffragia est opus [illegible]. [illegible] [illegible]
est [illegible] [illegible] in vita eterna. Non
[illegible] possunt ei ad [illegible] pene [illegible] erat
obligatus, quia opus [illegible] ad remissionem
pene [illegible] non [illegible] ad remissionem pene [illegible]
[illegible] possunt [illegible] ei ad remissionem [illegible]
de [illegible]. Et quia ista facta possunt [illegible]
possunt [illegible] omnibus [illegible] ad augmentum
[illegible] [illegible] quia in vita eterna [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible]
[illegible] facta pro uno possunt aliis que sunt in [illegible]
eo modo quo [illegible] est. [Ad] [illegible] [illegible] quod si is
qui facit bona opera pro defunctis sit in peccato mortali
[illegible] facit illa opera [illegible] ut puta quia
[illegible] [illegible]. [illegible] facit ea [illegible]
puta quia [illegible]. [Ad] [illegible] modo facta non [illegible]
defunctis [illegible] faciat [illegible] bono [illegible]
nisi aliquam per actus [illegible] pauperes [illegible]
[illegible] [illegible] ab illo malo [illegible] [illegible]
[illegible] pro defunctis [illegible] [illegible] accipiunt
[Ad] [illegible] autem facit ea [illegible]. [illegible]
publicus [illegible] [illegible] sicut sacerdos qui celebrat
pro defunctis. [illegible] possunt defunctis quia
malus [illegible] non tollit [illegible] [illegible]
[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
illa [illegible] [illegible] illa opera [illegible] [illegible]
erat in caritate. [illegible] possunt illis [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] illa [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] non. Quia hoc [illegible] est [illegible] mandati [illegible]
[illegible] [illegible] mandat [illegible] est in peccato mortali
[illegible] [illegible]. [illegible] erat in peccato [illegible] ma-
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] illa
opera non possunt defunctis [illegible] [illegible]
[illegible] sit in caritate [illegible] [illegible] [illegible] ma-
[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] accipiet. [Ad] [illegible] autem erat 2o
modo. Et [illegible] quod opera [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] bono [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] facit [illegible]. [illegible]
autem non sit [illegible] [illegible] suffragia [illegible] valeat [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] suffragiis. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] valent missa et alia bona que
facit [illegible] ut [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible]

suffragia fiunt pro pluribus numquam tamen valent [illegible]
[illegible] si [illegible] solo fieret. [illegible] quod [illegible] ut [illegible]
[illegible] et sui [illegible] [illegible] quod sic [illegible]
[illegible] quod [illegible] [illegible] [illegible] pro uno [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quod [illegible]
[illegible] sicut magis [illegible]. [Ad] [illegible] [illegible]
[illegible] si ita [illegible] ille qui pro uno defuncto [illegible]
[illegible] unam missam [illegible] [illegible] si [illegible]
unam pro illis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] sufficit ad plenam
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. sufficit ad
liberationem [illegible] [illegible] pena obligatorum
[Ad] [illegible] [illegible] [illegible] mutilis [illegible] suffragia fa-
cit aliquam pro [illegible] personis [illegible]
quod missa et alia suffragia [illegible] vel [illegible] [illegible]
non tam valent [illegible] si pro illo solo fierent.
Nec sic [illegible] hoc [illegible] [illegible] quod [illegible]
[illegible] [illegible] vel missa [illegible]. [illegible] [illegible]
si pro [illegible] [illegible] accipiet. [illegible] quod hoc
[illegible] referendo [illegible] opinionem [illegible] [illegible]
[illegible] valet [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] de [illegible] [illegible] pro uno [illegible]
[illegible]. ut [illegible] doctor aliquis docet et
alii [illegible] [illegible]. Nam [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] suffragia [illegible]
[illegible] suffragantes [illegible]. [Ad] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de loco [illegible]
[illegible] quia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible]
[illegible] nisi cum [illegible] [illegible] [illegible]. Vel non lo-
[illegible]. [Ad] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
non magis [illegible] [illegible] uno loco [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] non dependeat a loco
[illegible] [illegible] in loco [illegible] [illegible] vel [illegible]
[illegible]. magis [illegible] loco [illegible]. Non quod [illegible]
[illegible] vel passionem [illegible] [illegible]
vel [illegible] [illegible] in loco. [illegible]
[illegible] [illegible] cum [illegible] loco. Vel [illegible] in lo-
co est [illegible] [illegible] applicationis ad locum.
[D]e hac [illegible] 44. [illegible] [illegible]
[illegible]. [illegible] [illegible] mortuus [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] quod non [illegible] in illo
[illegible] [illegible] pro mortuis. [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] magis
sunt [illegible] solatia [illegible] [illegible] mortuorum

Item in eod. li. ext. de co. [illegible] in maior. capitulis canonibus . quod non ob aliud dicitur est Abra[ham] [illegible] ut dasceret [illegible] in [illegible] [illegible] hac vita [illegible] magis [illegible] sepulturam. Item [illegible] habito / quod [illegible] fuerit dono [illegible] in [illegible] sepulta . [illegible] [illegible] de loco sue sepulture . [illegible] Abraam Jacob [illegible] . Illa autem [illegible] sepultura [illegible] Item [illegible] quod illius motus [illegible] sufficit [illegible] [illegible] sepulta . non [illegible] magis . [illegible] sepulcrum / memoriam [illegible] defunctorum [illegible] orat. [illegible] in loco [illegible] sepultura in loco sacro [illegible] sepulture [illegible] [illegible] loco sunt sepulta . [illegible] illi loco [illegible]

[illegible]

9

[illegible]

20

[illegible]

22

23

[illegible]

24

26

operationem intellectus ad hoc. Et mirabile est aliquam scientiam habere sine operatione. alio(quin) talis scientia esset otiosa. cum dicitur quod operationem sit propter finem. si natura daret ad esse statum sine operatione daret esse frustra et otiosum, quod est contra ... Anima separata habet modum aliquem operationem propriam. Potest separari. ...

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

de malo est dominum. Iusticia non distributa in deo est, omnibus enim distribuit bona sua secundum debitam proportionem equalitatis. Sicut dicit dyonisius viii c. de di. no. quod iustitia deus omnibus tribuit secundum dignitatem distribuens laudatur secundum distinguendam formam et ordinationem quia in distributione digni tamen considerat in proportione ad creaturam sue bonitatis. Iustitia et misericordia autem in opere. et in omnibus bonorum premio et multum pene pro malo culpe per equalitatem non proportionis in comparatione ad condecentiam sue bonitatis. Sed in hoc differt equalitas ab illa que est in iustitia distributiva quia illa considerat meritum personarum accipientium quantum eius distribuitur. Sed sic scilicet meritum vel demeritum actuum. vnde scilicet retribuit unicuique quod distribuit actum.

Iustitia autem proportionis que est in iustitia commutativa considerat meritum vel demeritum ex ipsa in capite et premium vel supplicium que in recipientes attribuitur in qua retributione considerat meritum et demerita cognitum hoc [illegible] proportionem ad condecentiam bonitatis sue. [illegible] quod iuste punit malos iustitie eius est. super [illegible]. c. x. Dum punis magis malos iustitie et illorum meritis conveniunt [illegible]

2 [illegible] paras magis iustum est quia tue bonitati condecens est. Hec autem in deo est iusticia et [illegible] Duo autem importat misericordia. Sunt [illegible] aliud [illegible] est proprie [illegible] in quo consistat [illegible] misericordie. Aliud est passio [illegible] in appetitu [illegible] ad [illegible] in [illegible] in deo. [illegible] non [illegible] hec misericordia est in deo [illegible] illa [illegible] est [illegible] ab eo [illegible] ponatur nomen misericordie [illegible]

3 [illegible] dus [illegible] misericordia generata [illegible] In

omni autem opere suo deus servat misericordiam [illegible]. Nam [illegible] misericordia autem [illegible] iustitia et misericordiam in deo possunt accipi large [illegible] iustitia in [illegible] bonitatis divine [illegible] factum [illegible] est quod in omni opere dei sunt quia omnia que facit deus facit secundum [illegible] bonitatis sue et [illegible] omni date [illegible] punire [illegible] cum [illegible] punitio bona sit [illegible] [illegible] modo misericordia [illegible] vocatur [illegible] miserie. [illegible] iustitia [illegible] retribuenda [illegible] meritum vel demeritum non [illegible] rationali date. [illegible] misericordia et iustitia non sunt in omni opere dei. [illegible] opere [illegible] que [illegible] date [illegible] est in illo opere iustitia [illegible] est ibi misericordia. Cum [illegible] punit malos est in illo opere iustitia [illegible] non punit [illegible] est ibi misericordia.

Ergo autem dico quod in damnatis relucet misericordia et iustitia. [illegible] quia non punit eos in [illegible] diminutum. iuste quia punit eos [illegible] in eternum. Dicit autem [illegible] iustitia est in punitione damnatorum.

[illegible] quod dei actiones non possunt esse iustitia commutativa quia [illegible] aliquid recipit [illegible] in [illegible] actionibus [illegible] autem [illegible] recipit [illegible] iustitia autem distributiva [illegible] quantum [illegible] a [illegible] iustitia commutativa [illegible] equalitas [illegible] distributiva [illegible] [illegible] damnatis [illegible] culpa ad penam [illegible] ibi [illegible] iustitie commutative [illegible] non [illegible] ibi est iustitia [illegible] tanto [illegible] ratio iustitie commutative.

est secundum rem et equalitatem comparationis. [illegible] sic [illegible] aliquo modo [illegible] ea [illegible]

4 [illegible] punitur [illegible] iustitia distributiva [illegible] equalitatem [illegible] quia [illegible] plus punit [illegible] quod plus demeruit. [illegible] autem in tali punitione [illegible] misericordia. [illegible] Vna liberans a toto [illegible] alia [illegible] non a toto sed a tanto. Alia est influens bonum [illegible] Non [illegible] ibi misericordia [illegible] liberans a toto quia [illegible] iustitia. Est [illegible] misericordia [illegible] a toto [illegible] et sic non a toto [illegible] pene [illegible] ibi misericordia bonum influens in [illegible] Ita sunt [illegible] misericordia illi damnati [illegible] ad aliquid [illegible] pene [illegible] Nec [illegible] in [illegible] influentia [illegible] tale [illegible] ad damnatos cum sint [illegible] alias [illegible]

6 [illegible] est ista [illegible] pone [illegible] et [illegible] hoc [illegible] in [illegible] beatitudo [illegible] satiat [illegible] appetitum [illegible] in illo [illegible] appetitum [illegible] actu [illegible] beatitudo [illegible] in illo [illegible] ad [illegible] in [illegible] affectione [illegible] quia [illegible] affectionis non satiat [illegible] appetitum. [illegible] appetitum [illegible] ista est [illegible]

tamen. [illegible] ad [illegible] talis [illegible] mala [illegible] vel [illegible] beatitudinem non potest esse. Non [illegible] malorum [illegible] necessitatem [illegible] in [illegible] est [illegible] divina [illegible] non [illegible] est [illegible] non [illegible] rei. [illegible] divina non [illegible] satiat appetitum [illegible] non [illegible] satiat ap. deo non est [illegible] non satiat quia non tollit [illegible] et dato quod satiaret non [illegible] non [illegible] non [illegible] in [illegible] non est [illegible] in [illegible] non est [illegible] quod [illegible] beatitudo [illegible] ad [illegible] 2° [illegible] de damnatis [illegible] damnatis [illegible] Dicit hoc autem [illegible] non [illegible] divina [illegible] damnati. [illegible] ad hoc [illegible] damnati [illegible] non [illegible] ad ordinationem [illegible] ad [illegible] in hoc

8 [illegible] divina [illegible] beatitudo non est [illegible] Non [illegible] in quo beatitudo [illegible] ad [illegible] beatitudo [illegible] in [illegible] beatitudo in visione clara [illegible] [illegible] in dotibus [illegible] in beatitudine [illegible] Ita [illegible] in [illegible] beatitudo [illegible] quod est ad [illegible] in quo [illegible] ut in punitione

[illegible]

iudicabuntur et peribunt, ut qui sine fide decesse-
runt. ¶ Alii iudicabuntur et salvabuntur, scilicet quibus mul-
ta bona opera aliquibus operibus malis fuerunt permix-
ta, ita quod bona praeponderabunt. ¶ Alii non iudicabun-
tur et salvabuntur. Et viri perfecti qui ... [illegible]
gati ab originali ... [illegible] ¶ Iudex autem
erit Christus ... [illegible]
... [illegible] ... de ... [illegible]
... sic iudicabit tota Trinitas ... [illegible]
... iudicabit ... ¶ ... [illegible]
... sic iudicabit ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible] assistentes iudici, non ut ... [illegible]
... assistent ... [illegible] ... Job.
... [illegible] ¶ ... [illegible] sic
iudicabit omnes electos ... [illegible]
... [illegible] Apoc. 19. ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible] ¶ ... sic ... [illegible]
... iudicabit ... malos ... [illegible]
8 ... [illegible] ¶ Ante autem ... in
... generale ... mundus iste ... [illegible]
... [illegible]
¶ ... est quod mundus iste ... [illegible]
... [illegible] ... est ut ... [illegible]
... mundus ... [illegible]
... Apoc. 21. Ecce nova facio omnia. Una
... [illegible] est in mundo ... [illegible]
... [illegible] actione et passione
... [illegible]
... statum ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible] ¶ Alia est
... in mundo ... [illegible]
in mundo ... [illegible]
... mundus ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible] ¶ ... est
9 ... [illegible] Nam ignis ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible] ¶ ... [illegible]

... mundum ... [illegible]
... ignis ... [illegible]
... [illegible] ... sic ... [illegible].
20 ¶ ... [illegible] non ... [illegible]
... aeris ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
21 ... [illegible] aque diluvii ... [illegible] 2 ...
.3. ... [illegible]
... capacitate aeris ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... ignis ... [illegible]
22 Incipiet autem ... [illegible]
aeris ... [illegible]
... [illegible]
non ... [illegible]
... ignis ... [illegible]
23 ... non ... descendit ¶ ... [illegible]
... mundum ... [illegible]
... [illegible] 20 ... [illegible] 16 ... [illegible]
... [illegible] 36 ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
non agent ... [illegible]
... [illegible]
24 ¶ Ille autem ignis ... ignis conflagrationis
... [illegible] cum igne ... [illegible]
... [illegible] ¶ ... [illegible] mundi ... fuit
per aquam. Illa aqua fuit ... [illegible]
... [illegible] ille ignis ... [illegible]
... [illegible] ¶ ... [illegible]
... [illegible]
... novas ... [illegible] ... ille ignis
... [illegible] ... nova ... [illegible]
... [illegible] ... non fuit. Non ...
hoc ... [illegible] non ... novas ... [illegible]
25 ... [illegible] non ... ¶ ... [illegible] autem
ignis ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible] Non ... [illegible]

... [illegible] non ... [illegible]
... [illegible]
ignis non ... [illegible]
... ignis ille ... [illegible]
... iudicii ... ¶ Ille autem ignis
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
mapiet mundum ... [illegible]
... [illegible] venire ad locum iudicii
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible] ignis descendet ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible] ad locum iudicii. ... [illegible]
locum veniet successive, sic successive
in celum ascendent. ¶ ... [illegible]
... [illegible]
... non ... [illegible]
... [illegible] igne ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible] non ... [illegible]
... [illegible] ¶ ... non placet
quod ille ignis ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible] motu
... non ... [illegible]
... [illegible] Moyses ... [illegible]
... [illegible]
... motus
... [illegible]
... mundus ... [illegible]
... [illegible]
... non ... [illegible]
... [illegible] ¶ Aliqui ... [illegible]
... omnes ... [illegible]
... [illegible]

... [illegible] ut mortui ... [illegible]
... [illegible] ... electos
26 ... [illegible] mortuorum ¶ Ille
... ignis ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible] ... illo igne ... [illegible]
... [illegible] infer-
nalis ... non ... in inferno. ... [illegible]
... [illegible] cum omnibus
mundi sordibus ... [illegible]
27 in inferno. ... [illegible] in illo igne ... [illegible]
... [illegible]
... in infernum ... [illegible]
... [illegible] Non autem ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible] ignis.
28 ¶ Ille autem ignis ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible] non ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible] ¶ ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible] Ne ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible].

D. 48.

Solet etiam quaeri hic ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible] ¶ ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible] ¶ ... [illegible]
... [illegible] ¶ ... [illegible]
... [illegible]
¶ ... [illegible] ¶ ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible] ¶ ... [illegible]

Hic [illegible] de adventu iu[dicis] [illegible] ad iudic[ium] [illegible] iudicabit [illegible] in qua forma [illegible] iudicabit [illegible] in qua forma apparebit [illegible]

[illegible]

2 [illegible]

3 [illegible]

4 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 4

[illegible]

[illegible] 6

[illegible]

[illegible] 8

[illegible] 9

[illegible]

mundi. Item fient aliqua magna signa insolita circa universum dolores in terra. Item tempus fa cient signa malorum amissionis quia magis fortes erunt in ipso videlicet adventum christi celestia moventur cessabit. ¶ Possunt accipi circuitus celorum per omnibus ordinibus. Et sunt quomodo videndi non motu dampnatorum. vel aliqua alteratione pavoris. secundum damnum in mutatione corporum qui videbit.

10 ¶ Locus autem iudicii. ut dicitur Iohel. 3. erit in valle iosaphat. Descendet enim Christus super montem oliveti unde in celum ascendit et consedebit in aere in loco eo alto ut ab omnibus possit videri et forte prope erit locus iste in quo apostoli deflexerunt Christum videntes cum ascendit in celum. Homines autem congregabuntur in valle iosaphat vel circa montem oliveti et qui in illa possunt capi totum erit ibi. Alii autem circa. quia corporibus remoti celestis sanctitatibus in aere et circa dictam vallem. reprobi in terra concentrati videlicet montanis. Et iudex prodibit ad iudi cium.

11 Dicitur. q. 29. ¶ Tunc tempus cessabit motus celi secundum dictum est. Non occidet ultra sol eius. si non occidet et cessabit motus celi. Contra ipse in fine suo quod sit mensura cessante motu celi. Cui prima ratio est. quia 12 metaphysice. dicitur quod impossibile est materiam esse otiosam. Sed esset otiosa si cessaret a motu. ¶ Item si materia desinit movere hoc contingit vel per mutationem sicut est sol vel a motore sed materia sine qua sunt infinitum. Ergo in alteratione materie. Et diminutione eius vel non. Ergo eum dicere non recipere talem dispositionem. ¶ Item contrarius unum oppositorum secundum de per naturam et oppositum consequitur motus. Sed motum secundum celo naturale. ergo quies in esse erit contra naturam. Et naturale est perpetuum. Sed cum motus celi naturalis possit esse contra naturam, impossibile est absolute cessare motum celi. ¶ Dicendum quod secundum fidem est tenendum. quod post iudicium cessabit motus celi. ¶ Ad primum ergo dicendum quod ad hoc sunt recepte materie. supposito ad finem quod motus celi non est naturalis. Non est enim gravis vel levis. supposito quod materia movetur per notitiam. Cum etiam secundum

mentis. vel autem notitio in qua est finis ultimus vel hec nota ordinem ad ultimum finem. Sed si movetur ordo non est ultimus finis mentis. nisi per ordinem ad ultimum finem notitio potest cessare a motu celi. Sed dicendum quod non ut quia est finis mentis. Sed motus eius sed movere per materiam. Et quod dicitur fluxus notitio a fine mentis. Et dicitur ad. Et ... est finis in eternitate. Et non per sed hoc per motum celi. Dicendum quod illa ad ultimum finem per cum motus per quem assistatur illi ultimo fini. Dicitur quod ista non possit dari. Habet enim corpus quod mentis illam perfectionem acquisitam. motus. cessare per a motu. Immo non dicitur ad illam motum. notitio sed volui. ¶ Ad 2m dicendum. Et cetera motus. quia ipsius quod est indifferens sit ad capiendum actionem et motum. per quod dicitur est dispositio et cessare a motu. Et corpus celestis. Et huiusmodi. Et tale quod probavi. Et secundum contra. Eadem est potentia corporum materiae ad alterum in ordine. Et etiam est in potentia ad motum, ita et ad quietem. Et distantia autem potentia ut est corporum ad contrarium distantie. talis est potentia celi ad motum. Ad tertium dicendum quod primum est excepte motus. Si quod est potentia ad utrumque potest sed non excepte motus materiae dicit contra motum. Hoc non videtur valere. quia si in rerum natura est reperire potentiam passivam inde fecit. vel ubi dantur potentiam activam indifferentem contra correspondentem, et si in celo est potentia in differentia ad motum passiva et in motore ipsius datur potentia activa correspondens. Et hic est

¶ Item corpora motum primi orbis producit in ordine primi motoris et primo mentis. Sed ut producit in ordinem primi mentis non tenetur. Et dicitur primi motoris in illo dictante ad ordinationem non sit inferior. ¶ Dicendum dicitur in tertium quantum contra otio sua. Et dicitur per hoc dicitur quod ... ponitur quod sunt sine actione per motum. Et nos negamus. Et dicitur quod et non movetur nisi propter hoc est otiosa. quia habet finem suum mentis sua actum mentis quod perfecit. ¶ Ad 2m dicendum quod mentis motus ab mente ad mentem et alio et non et dato quod desinit non cessat et multis. Dicendum sicut ab eterno potuit ordinasse quod non moveret et non plus. ¶ Ad 3m dicendum. Et dicitur quod movetur secundum celo naturale. Dico quod potentia dicitur naturalis

quia motus non est ad oppositum. quia ipso ibi status indifferens. Potest ergo celum et naturaliter non moveri et sic de sole fiet. Sed quia cessat et cessabit motus eius. in videndo. Nam enim non sic propter quia est motus celi cessabit. Habet autem ex perfectione corporum quam motum. quia habebunt influere in sole et similiter in omnes partes terre. et hoc contingit statim mundi in quo omnia erunt per magis perfecte uniformia. Item quia finalis mundi status erit. Si autem non cessaret motus adhuc esset generatio 12 hominum. et sic non esset finale videlicet. ¶ Illa ante motum cessante sed dicitur nulla possit esse ac tio naturalis. Sed quod dicitur si ponetur stupa in fornace non comburet eam. Sed hoc est falsum. Nam a tempore iosue stante sole et per consequens toto celo fuit actio corrupta. quia multa fuerunt incensa. Et puto quod iordanis non desistit a cursu suo. Cessante ergo motu celi dico quod adhuc potest esse actio corrupta et ad hoc est actus comparativa. Dicitur. Et quod cessante motu celi. ignis non possit a Mc. q. 23 gere in stupam. error est. ¶ Cessabit autem motus celi non in illo situ in quo creatus fuit, tunc quod fuit creatus in illo situ quia magis consequitur per statum illo. Et generationis et corruptionis. Sed cessabit in eo situ quod magis congruit statui mun q. 24 di perfectionis quis. Sed ille mostratur. ¶ Item partes mundi que de se sunt corruptibilia et sic tota aut in toto sunt animalia vegetabilia et bruta non permanebunt. Alia quae sunt corruptibilia sed non in toto ut sunt elementa, permanebunt. Sed erit mutatio et minuuntur vel sicut luna et sunt efficacie in motibus sed plures non gradibus remanebunt q. 25 quantum que fuit multiplicitas in parte et in toto, ut corpora celestia. in quibus et lux augebitur, et per consequens et elementa clariora erunt quia majorem luminis influentiam recipient a corporibus celestibus. et forte eius nova luce in ipsis met a 26 motoribus. Sed sic est plurimum ... aliquo modo congruis conformabuntur. Item terra etiam conditionibus naturalibus, ita et corpora inferiora perfecta illustratione conferentur corporibus celestibus creatura dicitur in ... naturalibus. Terra

etiam in superficie illustrabitur non in profundo ne lumen videntur quae erunt in carcere infernorum. Nulla autem pars superficialis terre remanebit obscura quia non illuminatur aliqua parte a sole et non movebitur. quia et augebitur lumen luminis stellarum sufficienter illuminabit illam partem quae non illustrabitur a sole. Nec est inconveniens quod pars eius magis illustretur quam alia illa. Et sic fuit ab homines futura quod a sole illustrabitur sunt. I ·p.· d. 47.

Post hoc in iure. Hic dicitur magister de pronunciatione iudicantium. Et dividitur in 2. ¶ Primo dicit de pronunciatione vocum. ¶ 2o de retributione malorum. Et dicitur. Hic oritur questio. ¶ Prima in 2. Primo dicit de retributione horum in corpore. ¶ 2o de potentiis retributis in spirituali. i. Solet queri. ¶ Et prima in 2. Primo dicit de diffinitiva participatione beatorum. ¶ 2o de apparitione beatitudine ubi dicitur. Inquirendum est. ¶ Illa potest. Solet queri. in 3. ¶ Primo dicit de diversitate omnium bonorum. ¶ 2o de diva gaudii bonorum ubi. Solet et bonum in gaudium. ¶ 3o de divina beatitudine in videndo. quere ibi. i. post hoc.

¶ Circa hanc distinctionem queritur. Et Videtur quod aliquis sit finis humane vite ultimus. Videtur quod non. Nichil est finis ultimus quod ordinatur ad alium finem. Sed nullum est bonum sic quod ordinari non possit ad alium finem O. q. 40 alterius in creatura. quod per amicitiam diligit deum propter aliud etiam quale genus. Et nullum est quod sit finis ultimus humane vite. ¶ Item nullius actionis humane vite est ultimus. Et actus omnes possunt in infinitum. ¶ Contra philosophus. 2. metaphysice. qui ponunt processum in causis finalibus in infinitum auferunt naturam boni. Sed secundum 2. physicorum. finis habet rationem optimi. Et ponentes processum in causis finalibus in infinitum auferunt finem. ¶ Respondeo dicendum quod vite humane est aliquis ultimus finis. Ita omnibus quae per se habent ordinem ad invicem non est aliquis quod non sit primum. Sed .4. physicorum probat unde quod in causis moventibus per se non est processus. Et ut dicitur ubi dicitur cum infinitorum non sit primum. et per motum

1 ¶ Ad primum ergo dicendum primo. De prima questio. Dicendum quod infideles videbunt etiam Christum ab effectu et signis manifestis. Sed videbunt quod est. non quid est. ¶ Ad 2m. Dicendum quod videbunt secundum humanitatem per illo maiestatis secundum nullam ipsum ... in cordibus singulorum. ¶ Ad 3m. Dico quod videbunt in sua humanitate gloriosa, de quo non delectabuntur quia absentia erunt secundum esse.

operi[m]. Nulla autem potentia intellectus per conjunctionem bo[num] proprium corporis. Omnis autem potentia intellectus [illegible] in ... Talis non est beatitudo. Cum quod primum est, quod ponit quod beatitudo ipsa est intellectus in actu potentiae. Improprie est [illegible] operationes ... possunt [illegible] bono operto. ... intellectus ... in illa ... consistit beatitudo ... quod non est [illegible] in alius intellectus ... [illegible] ... intellectus.

Cujus ... consistat principaliter in actu intellectus ... [illegible].

[illegible] est. ... in illa ... consistit beatitudo sua in actu illius potentiae quae immediate unit ... beatitudo. Talis est actus intellectus, qui unit ... Sed voluntas unit mediante actu intellectus ... [illegible] ... solutione ... amore ... gaudio ... In amore ... delectatione ... appetitus ... [illegible] ... delectatio ... in ... amore ... [illegible] ... amore ... [illegible] ... in illo ... consistat beatitudo ... finis actus ... actus voluntatis ... finis actus intellectus ... [illegible] ... [illegible] ... voluntatis ... finis actus ... voluntatis ... amoris ... [illegible]

in eo consistat beatitudo ... [illegible] ... non ... [illegible] ... ordinata ... [illegible] ... actus voluntatis ... [illegible] ... non ... [illegible] ... actus intellectus ... [illegible] ... actus ... non potest ... [illegible] ... omnes ... [illegible] ... [illegible] ... actus voluntatis ... [illegible] ... in unione ... [illegible] ... actus ... [illegible] ... per distinctionem ... visione ... Secundo modo potest ... [illegible] ... immediate ... actus intellectus ... [illegible] ... non ... [illegible] ... [illegible] ... ordinari ... finem ... [illegible] ... per mala intentione abutentis.

[illegible] ... non ... ultima finis ... possit esse finis ... per actiones ... ultimum ... [illegible] ... in infinitum procedere ... acceptum est ... per actiones ... [illegible] ... 20 [illegible].

Ad quartum sic proceditur. Videtur quod non omnes homines appetant beatitudinem. ... [illegible] ... Nullus enim potest amare nisi nota. Non possunt omnes homines consistit beatitudo ... non ... [illegible]

Item ... felicitas est operatio ... secundum virtutem. Sed non omnes appetunt operari secundum virtutem, sed multi magis appetunt operari secundum vitia, et sic ... omnes appetunt beatitudinem ... [illegible] ... in generali ... quoddam bonum sufficientissimum ... in speciali ... consistat in clara Dei visione ... dilectione ... gaudio ... Dei visio ... per clara ei visione ... Primo modo beatitudo omnibus est nota ... Secundo modo non est nota ... omnes ... appetunt ... naturale est ... [illegible] ... [illegible] ... appetitus ... [illegible] ... Secundo modo non omnes ... appetunt ... non ... [illegible] ... [illegible] ... ultima finis ... Secundo modo ... [illegible] ... ultima finis ... [illegible] ... in appetitu ... [illegible] ... [illegible] ... ultima finis ... [illegible] ... in generali ... [illegible] ... clara Dei visione ... [illegible] ... appetitus ... [illegible] ... 20 ... [illegible]

[illegible] ... non ... acceptabilis ... [illegible] ... voluntas ... appetitus ... [illegible] ... beatitudo ... consistat ... in hac vita ... non potest ... [illegible] ... beatitudo ... [illegible] ... clara Dei visione ... dilectione ... appetitus ... [illegible] ... nobilius ... [illegible] ... voluntas ... [illegible] ... Dei visione ... [illegible] ... voluntas ... [illegible] ... visio ... [illegible] ... amore ... [illegible] ... clara Dei visione ... [illegible] ... [illegible] ... voluntas ... non ... [illegible] ... ultima finis ... [illegible] ... mediante ... [illegible] ... voluntas ... [illegible] ... nullus ... non ... [illegible]

16 n̄ p q̄nō amare cum ē bt̄a° ɔsistat
in clara vi. in. ɔpleti. vi. pp q̄ C ē
q̄ h̄ā a sapientibꝰ nō pt̄ ɔseq bt̄m in hac
vita. q̄ d. ꝓ / Ex tua vidēt a q̄ diligē-
dā ꝓmendat in cor pleni do sompnꝰ q̄ ḡ
gōr tcorruptē h̄ an eadē mor cor
simul ē nō poss. Ē n̄ a sensualitate in
17 hac vita ɔseq bt̄m diligē cū C ē q̄
ɔspali ꝓuctis. ꝓ 48 Dm̄ videt absq ꝓ
ꝑ. ꝗ c̄ vid poste in q̄ d. ē / ad orosta
paul' in hac vita g̃ vidē Dm̄ / sō ꝓ ꝑ
hāc vitā vidēt. ḡ nō ꝑꝑ h' sunt bt̄ n̄
aliꝗ sic videns. q̄ ē ꝗ. q̄ Ē. vita
bt̄a nō pot̄ desert nolente / q̄ nō ē
bt̄a vita q̄ vā ēt in volu' nt̄ nō ē in po
testate / cum nō bt̄ s̄ nolendo q̄ nō h̄n
do. slec̄ ī volentē. q̄ nō ē vita bt̄a ꝑ
p ue cāsꝑ q̄ cōꝗ. slec̄ ā ndifferentē ad
cam / q̄ nō ē vita bt̄a / q̄ nō amat bt̄
ḡ ꝓ nō amaē / q̄ n̄t vigeat on ꝑcat
ndifferent actꝰ. ḡ ꝗpulso spali ꝑt
aliꝗs vid Dm̄ sic paul' a sorte ꝑluga
tū. ḡ sz visio paulū defuerit / nō fuit
bt̄ in hac vita. Sꝑ videt ꝑ mod adam ꝑꝑ
18 sonis tsfeutis C q. qd ꝗ spali ꝑvulso
ꝑ ātute dr̄na poss bt̄ bt̄n in aia cor nō
bt̄ficato ī in hac. q̄ d. dectat C ꝑ ꝗ
sz dare dei b̄tn gr̄e / q̄ aia Dm̄ videt
visione bt̄a / ꝑ poss ꝗhibē / ne ꝗlē bt̄a
tudie redundaret in cor incorruptꝰ
ꝑot ē bt̄ ꝗhibē cum agd ē ōne eff'ꝗ
g° ꝗ spali ꝑvulso ꝑ ātute dr̄na ꝑꝑ
sz bt̄ficari. quo ꝗ aiaz / cor / nō bt̄o
ḡ ḡ vis bt̄ possit hoc face. vnꝑ Sꝑ h'
sꝑ ē. nisi mꝑro. v spal fuit to hoc
19 facꝰ C ē ꝑ impōt ē ꝑ ꝓraꝗ ꝑ
hoīēz bt̄ficari remanē in hac vita
mor'. q̄ d. dectat. bt̄o oppō misīe
Ē co' hōiem bt̄ficari q̄ in alta sui ꝑte miseꝑ
remanē / mꝑꝓꝗ sunt. Necessitas mo
riendi misia ē. ḡ in hac mor' vita
ē necessitas moriendi. Impossi ē ē / tō
hōiem bt̄n remanē in vita mor'. poss
ḡ bt̄ hōiem q̄ hac vita mor' eēntē ad

bt̄m / nō moriō mor' / sz hoc facē ꝑꝓꝰ
nō bt̄ / eu hoc nō fecit sue mat C hac
an bt̄m ɔsēꝓus hēbt bt̄a ꝑudicaum
ꝗ q̄m. extensiue q̄ tō ɔsūt bt̄a in aia
q̄ cor C sꝑndēbt nō sꝑ exemplo bono
ꝑ ꝑ ꝓ q̄ a° C ꝑm ꝓ mat ꝓtambi
sue / q̄ aia clarius Dm̄ videbt. Sꝑ nt
h'. dy. c. alē ꝑpacto vidio a pluꝗ ꝓglā
sue clarꝰ ꝗ mosꝑ d. clārꝰ nō q̄ aia
ḡ recepta maꝰ gl̄e ꝗtu. ḡ ꝗ augē
bt̄ ꝑfectio sue ꝑꝰ vtutis. ꝗto aū ꝑfectioꝰ
ꝑꝰ aīo alꝰ / tanto eu ꝑꝑ adiutorio
supnl. Dm̄ clarī videt. q̄ aū ꝑfectoꝗ
ꝑꝑta ē aīo vtꝰ ꝑ coꝑ v̄im ꝗ gb̄ie /
c̄dicto ꝑꝰ hēt ꝑfecte ēndi mod. tāto
ꝑꝰ ꝑt ꝗ hē sue vtutꝰ ꝑꝑom. ꝗ
tē aia hēbt ꝑfecte mod ēndi. q̄ mo
ꝗ omīs ꝑꝗ hz ꝑfecte mod ēndi in
toto ꝑ in ꝑte sꝑata ab eo ꝗtꝰ ꝑbꝰ
aia aū ēta ō ut hōꝗ ꝑꝗ. q̄ tō eu ꝗ
aia sꝑata q̄ suo corē itm̄ ɔstituitꝰ
hōꝗ ꝗ ꝑfecte hēbt n̄ lōm vtute ꝑ
mo C ꝑ nā ꝗta / nō appt ad / ꝗ h'to
nō ꝑbat ꝗ ꝑfectioꝑ ē mod ēndi nꝗꝗ
ꝑuut. ḡ n̄ ꝑlꝗ aīe bt̄ ꝗꝗ ꝑfecta
appetit ꝑsūptiom corꝰ. ꝓ 1 ē. ꝓ ꝑfectio
ꝗm an ēndi mod. sꝑ maior vtutis
vtutꝗ ꝑfectio / q̄ maior vtutis ꝑfectio ꝑ
suppōīt / ꝑfecte ēndi mod. ē ꝑfectio
ꝗm ēndi mod poste ꝑsūptom cor' ꝑ
mo. q̄ aū in cor cōrupti aia hz in ꝑfectio
ꝗm ꝗpom nlē / ꝑ sꝑata hoc ē ꝑ ac
cidens. ꝓ tone corruptꝰ corꝰ / ꝑꝑ qua
ꝑbellat aīe / q̄ eu aggꝗat / sap. 9. cor
q̄ cor. q̄. a. ḡ sic ꝗ. d. 12. sup. ꝗ.
Cum aū hoc cor' iam nō aīale. ꝓ ꝑ
sūm ɔmutacom spūale / ꝗꝑꝑ / ꝑ
ꝑꝑ hēbit sue n̄ modū / ꝗꝗꝗꝗ q̄ m
ꝑꝑꝗ / vinificata / viuificans ꝗ mꝗ
ꝑꝗ spaliꝗ, ut sic ei gr̄e ꝓꝗfuit sar
20 ꝗno C hac bt̄m ꝗ ꝗ ad omꝗ bt̄a
ꝗꝗ ꝑ ꝗcꝗpꝗꝗ / q̄ ꝗ ꝗ ad nō ꝗꝗꝗ. 21

ad q̄ vid. possum ɔsīꝑ bt̄a ꝗꝗ q̄. ad ꝗꝗ
Dm̄ / q̄ ē bt̄ ꝑꝗꝗ / ꝗ ꝗꝗ vnū q̄d
ab omībꝰ ꝑcipat C 2° ꝑ ad dispom
bt̄oꝗ ꝑ quā ꝗ b° ꝗ clare vidēdo ꝑꝑ
diligendo ꝑcipat C ꝑ ꝗ ꝑꝗꝗ
pati nō ē in a° bt̄ioꝗ. ꝑ ꝗ ē ꝑꝑ ꝗ
omēs ꝑcipant C hō aū ꝗ / ꝗ a° bt̄a
oꝗ mꝗ Dm̄ clarius vidz / q̄ ꝑfectꝰ dilig
ꝗ ē intellēn hūꝗ atute n̄ intellōn hūē
ꝗꝗ glo. vl' ꝗꝗ. intellī Dm̄ videt q̄ dil
ꝗꝗ. q̄ ꝗꝗꝗ intellī bt̄a sunt. ꝑꝑ mꝗ
lem dispom bt̄oꝗ. Sꝑ sup. d. ꝑꝑdomo
ꝑꝗꝗ. m. maꝗ. ml'. ꝗ. ꝗ. 1. ꝗꝗ ꝑm
22a / .q° a ꝑ mētoꝗ C hac aū ꝗꝗ ꝗ ꝑ
ɔsistat in visione clara illi bt̄a obti
ꝗꝗ ꝗ hē ꝑ quosdam / ut ꝑ ꝗ ꝑassi
vꝰ. q̄ d. ondit. intellēꝗ ꝗ intellī
bt̄i in po° / sꝑ intellē in actu. ꝑ in sꝑꝑ
mod ꝑꝗ sꝑ ꝑꝗꝗ intellīꝗ q̄d
ꝗꝗꝗ ꝗ sꝗbilꝗ. intellēꝗ ī ꝗꝗ ꝗ sꝗ
apphensione intellē. ꝗmꝗ ꝗ ī appē
sionēꝗ ꝗpote q̄ dividē. ꝑ ꝑhiꝗ. ꝗ aīa.
ꝗ ꝑm ꝗ q̄ ꝗ. intellēꝗ ē actꝗ q̄ passi
vꝰ ꝗꝗꝗ ꝗꝗ ꝗ. mꝗ ē sꝗ ꝑom
intellī ꝗ mo ꝑ ꝗ ē actꝗ. ꝗmꝗ ꝗ
ꝑsiu actum. ꝗꝗ aū sꝑ in sꝑꝗ ē ꝗꝗ
siuꝗ. ꝑ ē ꝗꝗꝗ ꝑ siu passiuū. ē mꝗ
ɔpōt q̄ dividit ē actꝗ. mꝗ aū illa
ꝗ sꝑ in ꝗꝗ. ē passiuꝗ. ḡ ꝗ simꝗ
apphensione ē passiuꝗ ꝗ. ꝗ ē ꝗꝗꝗ
ꝗꝗ sꝑ agꝗꝗ ꝗꝗ ꝗ vl' mꝗ sua ꝗꝗ
in ꝗꝗ intellī ꝗꝗꝗ qua ꝑꝗꝗꝗ ē
ꝗ ꝗ visio intellēꝗ bt̄a ē apphēsio sꝗꝗ
ꝗ ꝗꝗ. intellēꝗ ē passiuꝗ ꝗ q̄ ꝗꝗ illa
visio ab obō q̄d ē sꝗꝗ ꝗꝗ in ꝗꝗ
intellīꝗ dispoita. ad ꝗ sꝗꝗꝗ ꝗꝗ
ꝑ lumē gr̄e C aliū dīꝗ ꝑ intellēꝗ ꝗꝗꝗ
Dm̄ ē actꝗ ꝗꝗ in videndo ꝗꝗ
ꝗꝗꝗ ꝑ agat. ꝗꝗ ꝗ visio in intellī
mꝗ ē ꝑꝗꝗ ꝗꝗ nō ꝗ ꝑ actiuū intellēꝗ
q̄ lumē gr̄e hꝗ ꝗꝗ ꝗꝗ in ꝗꝗꝗ
ḡ simulꝗ ꝗꝗ ab obō. ita ꝑ ꝗ efficaꝗ

el ɔplecꝗ actū. actū intellēꝗ q̄ lumē gr̄e
q̄ ꝑꝑꝗ ꝗꝗꝗ sꝗ differat ꝗꝗ ꝗꝗꝗ
gr̄e sꝗ nō / q̄ ꝗꝗꝗ ꝗꝗꝗ. nō ꝗ
mꝗ ꝗpa sꝗ ꝗꝗ in ꝗ ꝗꝗꝗ. ꝑ ī
ꝑ ꝑ ꝗpa ꝗ mō ꝑ ꝗ ꝗm ꝗpōm ꝗꝗꝗ
ꝗ ꝗꝗ ꝗꝗ ꝗ ꝗꝗꝗ ꝗꝗꝗ ꝗꝗꝗ
visionꝗ illꝗ. ꝗ hoc ꝑ nō ꝗ ꝗꝗꝗ ꝗꝗꝗ
ꝗꝗ. ꝑ ꝗꝗꝗ. ꝗꝗ plꝗ ꝗpa ꝗ
ꝗꝗ dīnē ꝗꝗ ꝑ ꝗ ꝗ. ꝗꝗ mō ꝗꝗ
ē. Quid aū intellēꝗ in hac visione sꝗ
ꝑꝑ passiuꝗ siꝗ q̄ quodāmō actꝗ C
23 / Ite. ꝗꝗ. illꝗ ad ꝗꝗ visione lumē intellēꝗ agentꝗ
lumē ē gl̄o ꝗ ꝑfectiuū lumīꝗ ꝗꝗ intellēꝗ
agentꝗ. ꝑ aū ꝗꝗ ꝗ ꝗꝗꝗ ꝗꝗ ꝑfectiua
ꝗꝗ. ꝗꝗ ꝗꝗ actū / adꝗ ꝗdinaꝗ
ꝑfectiua / ꝗꝗ ꝗꝗꝗ siꝗ ꝗ. ꝗꝗꝗ
ꝗꝗ ꝗꝗ ꝗꝗꝗ ꝗꝗ ꝗꝗꝗ ꝗꝗꝗ
ꝗ ꝑficat / ꝑ illꝗ ꝗ ꝑficat. ꝗ lumē gr̄e
ꝗdinē ad visione bt̄m. ꝗꝗ ꝗdinaē
lumē intellēꝗ agentꝗ. ꝑ ad ꝗ lumē gr̄e ꝗ
ꝗꝗ ꝗꝗ. lumē intellēꝗ dispoitē. ꝗꝗ
intellēꝗ ē pure passiuꝗ ꝑ illi visionꝗ
ꝑ ꝗꝗ lumē sꝗ. sꝗꝗ ꝗꝗ ad ꝗꝗ
ab obō ꝗꝗ ꝑfectā visione ꝗ ē visio.
ꝗ aū ꝗ q° mō passiuꝗ q̄ actꝗ / ꝗꝗ lumē
ꝗꝗ ad sua actum. Sꝑ hꝗ ꝗꝗ lumē
intellēꝗ agentꝗ ꝗ ꝗꝗ hꝗ lumē gr̄e in
tensiꝗ Dm̄ videt. ꝑ hꝗ lumē intellēꝗ a
ꝗꝗ debilꝗ. ꝗꝗ ꝗ ꝗꝗ ꝗꝗ ꝑ ꝗꝗ ad
vtoꝗ ꝑsonalē efficacꝗ ꝑt in aꝗ sꝗꝗ.
Sꝑ sꝗꝗ ꝗꝗ ꝗꝗ ꝗꝗ ꝗꝗ lōꝗ
n̄ q̄ ꝗꝗꝗ ꝗ efficacꝗ volaret lōꝗ.
ꝗꝗ n̄l' vtutē ꝑ ꝗꝗꝗ ꝗꝗ ꝗꝗ
sꝗ volare ꝗꝗ ꝗꝗ n̄ C ꝗ Dm̄
24 / q°. ꝗꝗ ē ꝗꝗ intellēꝗ quo sꝗ ꝗ ad ꝗꝗ visionē
actē ꝗ passiuē. ita. ꝗ ꝗꝗ ꝗꝗ. ꝗ.
ꝗ ꝗpa ꝗꝗ in ꝗpa ꝗꝗ bt̄a / nō ꝗ
ē. actā n̄ ꝗ passiua. ꝑ ꝗꝗ. ꝗꝗ ꝗ passiua
ꝗ ꝗꝗ ꝑ actā. q̄ ꝗꝗ ē ꝗꝗ sꝗ q̄
ꝗꝗ sunt in aīa. Sꝑ ꝗꝗ. ꝗ ꝗꝗ ꝗꝗꝗ
q̄ li. ꝗ. ꝗ. ꝑ ꝗꝗ ꝗꝗ ꝗꝗ ꝗꝗ
ꝗꝗ ꝗꝗ ꝑ ꝑ amoꝗ / ꝗ ꝗꝗ ꝗꝗ
ꝗꝗ ad ꝗꝗ amatū. ꝗ ꝗ ꝗ. bꝗ
de ꝑꝗꝗ. q̄ ꝗꝗ. ꝑ nō ē ꝑꝗꝗꝗ

non amat, ergo ... ad conatum quo non amat. Item est passiva, id est actus fruitionis est in ipsa, sive actualis est, modo est ab ipsa. Propter quod dicit ... actus vero actualis differt a passivo, sicut ... et passiva ... est quoddam pati. Magis enim passiva est actualis in beata fruitione, quia ipsa fruitio non elicit animo ... prout est ab obiecto quod est summa bonitas. Ita quod ... concupiscentia ... fruitionem efficaciter in nobis, ita enim quod plus est ab obiecto quam a nobis ... voluntas per ... se ... ad fruendum deo. Fruitione enim in bono delectatur ad fruendum ... fruitione ... delectatur a deo ... ut non possit ... non diligere, in quantum ... perfectione ... bonum quod potest cogitare. Nec ab illo resilire, quod ... non potest ... aliquando ... mali.

24 Non est autem idem ... gaudium quod fruitio ... passio ... Nam fruitio est summo bono ... amore inhaerere ... Amor autem gaudium non est ... gaudium beatorum est aliud ... per claram visionem ... Unde loquendo de fruitione ... differt a gaudio, sicut ab effectu.

26 Et ... quod gaudium non est ... beatitudo ... consistat in fruitione ... cum deo. Gaudium autem beatorum non est de ratione ... fruitionis, cum non sit visio vel dilectio ... summa felicitas, ut iam ostendetur. Est enim ... beatitudinis ... Alius enim ... de esse beatitudinis ... de ratione unionis nostrae cum summo bono ... summo bono ... motus ... amor fruens. Sed ... patitur

ab eo ... gaudium ... gaudium ... beatus possit ... abstracta ... bonum non gaudente de deo ... beatus ... possit ... apprehensione ... gaudio ... possit ... bonum non gaudente de ipso. Nec intellectus potest apprehendere ... sine gaudio ... gaudium ... beatus ... dei ... proprio ...

Non sola autem beatitudo perfecta includit claram visionem ... fruitionem ... tentionem ... quae dicitur ... Nota ... quod tentio non est dos distincta ab aliis ... sed ... est habere vel possidere ... clare videndo deum ... et fruendo ... Dotes perfecte fruendo ... summi boni ... tenent summum ... idem est cum clara visione ... summi boni idem est cum perfecta fruitione. Non enim dicitur hoc quia visio et fruitio sunt dotes ... loquendo ... actus dotium. Dotes enim ... sunt. Unde dos visionis est quaedam ... in intellectu ... clare videndum deum. Dos fruitionis est ... caritas ... deo fruitur. Unde ... beatitudo non consistit in dotibus ... sed in actibus earum ... ordinantur ... ad actus. Dos autem ... distincta est ... nostra ... perfecta ... de ... tentionis ... Nam ... ipsa ... securitate non potest ... deo ... Nec ... illa assecuratio ... exclusio timoris ... in nobis ... timor ... excludit omnis timor ... modo ... dos visionis ... dos fruitionis et dos tentionis ... perfecta ... securitas.

28 Hae autem dotes proprie loquendo non sunt in omnibus beatis ... in beatis ... dotes sunt ... dotes dantur ... sponsis ... sponsum ... natura ... non ... sponsa ... sunt ... tria

... in mundo spirituali ... sponsi ... dilexit ... Omnes ... dos ... matrimonii ... visio, fruitio, tentio ... dotis ... in angelis ... non ... spiritualis ... non ita ... sponsi ... humana natura non est ... dos ... distincta ... in ... non ... sponsa ... dotes ... dotes sunt ... in angelis ... in ... Non enim ut ... dotes ... in ... visio, fruitio, tentio ...

... non ... in eis ... dotes ... omnes ... beatorum in ... spirituali ... omnes enim ... non omnes appetunt ... virtutes in spirituali ... omnes enim hoc appetunt in generali ... bonum ... summum ... bonum ... virtutis ... non ...

29 Consequenter ... dicendum est de dotibus corporum ... in corporibus beatorum erunt dotes ... dotes ordinatae ... ut sponsa ... dos ... sponsi ... dispositionem ... dotes ... in anima ... ibi ... dotes ordinatae ... sensus ... dotes in sensibus ... in corpore ... non ponatur ... sunt dotes in sensibus ... in corpore ... sap. 3. Fulgebunt iusti ... in ... In fulgore ... claritas ... impassibilitas ... actum ... subtilitas ... agilitas ... dotes ... impassibilitas, claritas ... subtilitas, agilitas ... Secundo ... dotes

corporibus beatorum ex dotibus ... dispositiones ... per quas deo perfecte ... dotes ... ut ... corpus beatorum ... corporibus ... dotes ... impassibilitas ... claritas ... subtilitas ... agilitas ... dispositiones ... ut motori ... corpus ... spiritui ... motor ... Item ... impassibilitas ... claritas ... subtilitas ... claritas ... Matth. 13 ... Job 28 ... corda ... fulgebunt ...

ubi ... ab ... corporibus ... harmonia ... subtilitas ... agilitas ... in corpore ... Sap. ... 30 ... dotes ... in corpore ... Gregorius ... in ... impassibilitas ... claritas ... subtilitas ... agilitas ... Praedictae dotes ... corporis ... deo ... Quia autem ... dotes ... corporibus beatorum ... corporibus ... merueru[nt] ... hae dotes ... in corpore ... beatitudinis ...

Alii vero dicunt aliam originem illarum dotium esse ideo enim quod corpus [illegible] caritatis [illegible] ... [illegible] potentiam facit deo atam ut [illegible] a beatitudine animae in fine temporis [illegible] redundet in inferiorem [illegible] ... non [illegible] fructus quam [illegible] ... secundum [illegible] ... et [illegible] corporis ... [illegible] ... non enim [illegible] est id quod [illegible] ... [illegible] ... pura passibilitas [illegible] ... qualitas [illegible] ... originem [illegible] ... actionem [illegible] ... impassibilitas ... claritas ... subtilitas. Omnium [illegible] ... a loco ad locum movere [illegible] actionum origo agilitas.

30

Dicet autem hoc dotes originem [illegible] beatitudine animae ut dictum est et adhuc dubitat aliquis [illegible] ... qualitas [illegible] ... dotibus [illegible].

Et primo de impassibilitate. Nam cum corpus [illegible] agunt et patiuntur. Non videtur quod [illegible] ... Ad hoc respondet [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible].

[illegible] ... corpus [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible]. Alii dicunt quod [illegible] ... [illegible] ... corpus [illegible] ... non potest corrumpi [illegible] ... [illegible] ... appetitum [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible].

Alii dicunt quod ab anima [illegible] fluet in corpus quaedam qualitas [illegible] ... corruptis [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... qualitas [illegible] ... [illegible] ... actionem [illegible] ... [illegible] ... qualitas [illegible] ... Alii dicunt quod [illegible] ... qualitates [illegible] ... calor [illegible] ... Alii dicunt quod ista impassibilitas est [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... in actionibus suis ita quod [illegible] ... [illegible] ... [illegible].

De agilitate [illegible] ... corpus suum non [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... lapidem [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... Non [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... de loco ad locum [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... Nam [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... agilitas [illegible] ... [illegible] ... [illegible].

[illegible] corpus [illegible] motibus [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... agilitas.

Dicunt alii quod [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible].

Circa claritatem autem corporum illorum [illegible] doctores in hoc quod corpora beatorum erunt clara [illegible] ... claritas [illegible] colore [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... colores [illegible] ... [illegible] ... corpus erit clara. Differunt autem in hoc doctores quod dicunt aliqui quod [illegible] ... [illegible] ... color [illegible] ... corpus [illegible] ... color [illegible] ... [illegible] ... color [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... color et lux [illegible] ... [illegible] ... color et lux [illegible] ... dispositionem [illegible].

Dicunt [illegible] quod corpus illa erunt clara [illegible] colore [illegible] illi corpori.

Alii dicunt quod in aere est lux et color simul quia non repugnat quod sint simul in eodem quemadmodum sunt
et informes et contraria est [illegible] lucis [illegible]
est color nunc [illegible] superficie [illegible] lux [illegible]
colorem et distinguitur ex luce [illegible]
lux [illegible] et coloris [illegible] non [illegible] solida et
clarus [illegible] quod lux [illegible]
dispositionem ad colorem [illegible] non luce solida [illegible] illa
que est in solo [illegible] dispositionem quod color [illegible]
non illa que est in [illegible] dicunt aliqui quod [illegible]
[illegible] dilectate sua [illegible]
[illegible] facultat [illegible]
[illegible] hoc non [illegible] hoc [illegible]
[illegible] quod si non [illegible]
[illegible]

[illegible]

337

[illegible]

Nec valet motivum ad [illegible] quia potest stare quod [illegible] simul cum non [illegible] quod est [illegible]. quia non sufficit [illegible] spiritualitas quod quantitas non resistat quantitati [illegible] esset [illegible] in [illegible] [illegible] et
37 hoc non [illegible]. Contra [illegible] quod duo corpora [illegible] possunt esse in eodem loco, [illegible] videtur [illegible] non possit esse. Secunda ratio est hoc. Talis. Contingit [illegible] [illegible] quod [illegible] est tale [illegible] quod [illegible] non remaneret tale, puta manente [illegible] albedinis [illegible] impossibile [illegible] non esse album. Sed ratio [illegible] [illegible] repugnat unum corpus esse in eodem loco cum alio est quantitas [illegible] [illegible] quia quantitas [illegible] distare [illegible] corpus quantitas [illegible].
Item sicut se habent duo accidentia [illegible] [illegible] eidem [illegible] ita due quantitates ad eundem locum. Sed impossibile est duo accidentia repugnantia esse in eodem [illegible] [illegible] ergo impossibile est duo corpora esse simul [illegible] unum penetret [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dividere [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et non erunt duo nisi remanent distincta corpora. Sed [illegible] [illegible] sunt [illegible] dicitur [illegible] [illegible] [illegible] sunt [illegible] [illegible] quod christus exivit de utero virginis clauso utero et sic corpus christi fuit cum utero virginis. Item exivit de sepulchro clauso sepulchro. Item intravit ad discipulos ianuis clausis.
Ad hoc dicitur ab aliquibus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de utero virginis [illegible] [illegible] [illegible] de loco ad locum non [illegible] per medium. [illegible] aliqui dicunt de [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] per medium. Hoc non dicunt quod exivit de sepulchro [illegible] [illegible] ad discipulos. Alio modo respondetur quod corpus est in potestate cuiuslibet anime ita quod potest facere [illegible] corpus suum et acuere ad modum acus quod potest [illegible] per porum alicuius [illegible] in alio corpore. Sed ista est fictio. Tale corpus non [illegible] [illegible] [illegible]. Tertio modo [illegible] quod in corpore

[illegible] sunt aliqui plena et aliqui vacua [illegible] [illegible] vacua [illegible] [illegible] plena [illegible] [illegible] potest unum corpus [illegible] [illegible] [illegible] corpus. Et [illegible] [illegible] non erunt duo corpora simul. Iste modus [illegible] est [illegible]. Est enim unum quod [illegible] [illegible] possunt solvi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quod corpora beatorum erunt in celo empyreo. [illegible] non est vacuum [illegible] [illegible] et ita non possunt salvare [illegible] [illegible] quod celum empyreum [illegible] [illegible] et aere plenum. Item in sacramento altaris quantitas corporis christi est praesens quantitati hostie. Item christus ascendit in celum, nec est dicendum quod celum fuerit scissum vel apertum quia celum non est corpus alterabile nec rarefactibile. [illegible] oportet [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] quod corpus christi simul fuit cum corpore celi et ita duo corpora in eodem loco [illegible] ut possit esse potest [illegible] [illegible] [illegible] supponendo quod quantitas non resistat quantitati [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] est quia talia sunt in eodem [illegible] [illegible] [illegible] repugnantiam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] resistendi possit suspendere cum repugnantiam [illegible] per actionem suam et actionem [illegible] deus potest suspendere [illegible] cessat [illegible] repugnantie. Item ratio quod duo corpora non possunt esse in eodem loco est quia quantitas facit distare [illegible] sicut [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] facere distare [illegible] [illegible] est quoddam accidens et est cum [illegible] [illegible] secundaria quia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quia si possunt simul occupare [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] potest [illegible] [illegible] quod deus possit [illegible] [illegible] [illegible]. Item [illegible] in loco non est [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non est [illegible] [illegible] quod ad eundem locum [illegible] duo corpora [illegible] [illegible] [illegible] duo alba [illegible] [illegible] album. In [illegible] [illegible] duo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] potest facere duo corpora simul. Item [illegible] motivum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quod quantitas est [illegible] [illegible] [illegible] resistentie. [illegible] quod non est [illegible] [illegible] quantitas resistens [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et occupationem deus potest suspendere. Contra 2a dicunt. Sicut se habent duo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] negative nisi [illegible] sicut se habent due quantitates distincte repugnantes

[illegible] [illegible] [illegible] est quod [illegible] divina suspendi potest illa repugnantia. Item [illegible] impossibile est [illegible] [illegible] quod ista est mala [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quod [illegible] [illegible] [illegible] efficatior [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in eodem loco [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] est difficile. [illegible] [illegible] [illegible] quod [illegible] corpus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] per divinam [illegible] possit fieri quod duo corpora sunt in eodem loco. Nulla enim alia [illegible] vel virtute potest fieri. Nam [illegible] resistens [illegible] distare non potest esse [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] impossibile [illegible] quod quantitas sibi relicta non occupet et exigat ubi occupatum [illegible] impossibile calidum [illegible] non calefaciat [illegible] [illegible] et [illegible] impossibile est virtute [illegible] [illegible] corpus possint simul esse cum alio corpore. Item [illegible] quod ignis simul est cum ferro [illegible] [illegible] est ignitum [illegible] videtur quod [illegible] [illegible] sunt duo corpora simul. Dicitur ad hoc uno modo quod [illegible] [illegible] non est [illegible] unum corpus est in alio. Sed est [illegible] vel quia ille [illegible] [illegible] sunt ibi in [illegible]. Vel est ignitum quia accidentia [illegible] sunt ibi qualitates ignis. Vel est ignitum [illegible] [illegible] resoluta in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ut [illegible]
34 quod [illegible]. Sic autem per divinam virtutem potest [illegible] corpus simul esse cum alio in eodem loco [illegible] per eandem virtutem potest idem corpus simul et simul esse in diversis locis. [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] quod [illegible]. [illegible] probat hoc [illegible] 29 [illegible] 3. [illegible]. Prima ratio est quia quod corpus christi non [illegible] [illegible] in duobus altaribus. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in alio altari [illegible]. Non autem videtur impossibile [illegible] corpus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in duobus altaribus virtute divina [illegible] possit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in duobus locis [illegible] [illegible].
Contra ratio quia [illegible] est [illegible] [illegible] divina [illegible] corpus christi in duobus altaribus

80. [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] opposito [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] opposito [illegible] [illegible] [illegible] multo fortius potest [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in duobus altaribus [illegible] potest esse idem corpus in diversis locis localiter. Item [illegible] est [illegible]. [illegible] quod [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in diversis altaribus. [illegible] [illegible] [illegible] est quod [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] opposito [illegible] localiter. Item non videtur [illegible] [illegible]. [illegible] si deus [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] corporis [illegible] [illegible] possit [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] corporis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quod [illegible] in corpore [illegible] [illegible] est [illegible]. [illegible] [illegible] in pluribus altaribus [illegible]. Non est [illegible] [illegible] [illegible] divina [illegible] corpus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] localiter. Item deus potest facere quod non [illegible] deus potest facere omnem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] potest hoc facere.
Probat hoc idem [illegible] [illegible] beati Ambrosii qui fuit simul et semel mediolani et turonis in sepultura beati martini [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] antonio cum esset alibi. Item [illegible] [illegible] hoc [illegible] Aug. libro 20. [illegible] [illegible] c. 4. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] corpus esse in uno loco [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] potuisset. Item [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non possunt esse in uno corpore simul in uno loco non possunt simul esse in uno corpore in pluribus locis [illegible] calidum et frigidum non possunt esse in uno corpore simul nec possunt [illegible] in [illegible] in pluribus locis

Item forte alterata manet quod ergo est in omni loco
quod sibi [illegible] a° [illegible] calidus vel albus in
uno loco / et in a° [illegible] et de [illegible] forte
[illegible] idem [illegible]. Item omnis forte relata
[illegible] ista distinguntur in esse numero et
pluralitate. sed distinguit et [illegible] et [illegible]
ubi. [illegible] omnis forte quod [illegible] in uno loco quod
[illegible] et a° [illegible] quod a loco [illegible]
[illegible] [illegible] diversitate / [illegible] in
[illegible] in a° et a° ubi. Item [illegible] quidem videtur
est de motu et quieto / [illegible] forte quod [illegible]
[illegible] motum. [illegible] motus et quies [illegible]
[illegible] forte adequata est motus. et
[illegible] ubi [illegible] cum illo [illegible]
ubi. quod ista non repugnat motui al
terius ubi. [illegible] ubi non repugnat [illegible]
[illegible] non repugnat motui [illegible]
[illegible] ubi posset [illegible] et moveri. Item
[illegible] solum [illegible] rationes [illegible]
[illegible] applicantur. [illegible] in scripto
[illegible] q. 44. q. [illegible]. Item [illegible]
[illegible] / quod [illegible] [illegible] [illegible]
nali. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] est. ut dictum est. [illegible]
[illegible] non repugnat [illegible] illi [illegible]
[illegible] [illegible]. Item [illegible]. [illegible] quod non est [illegible]
[illegible] [illegible] negotiate et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] includitur [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] in eo [illegible] est. quod [illegible]
[illegible] non potest esse in beatis. [illegible]
[illegible] talem [illegible] non requirit
[illegible] 2. de anima [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible].

36 Utrum [illegible] q. [illegible] in beatis erit
aliquod accidentale premium. [illegible] quod non quia
quod est accidens est separabile / [illegible] [illegible]
beatorum [illegible] [illegible] [illegible] auferri
ab eis in perpetuum. [illegible]. [illegible] accidentale
includit in [illegible] rei. [illegible] in [illegible]
beatitudinis includuntur omnia quod beati sunt [illegible]
[illegible]. Nam [illegible] beatus est quod habet omnia quod vult et
nihil mali vult. [illegible] quod ipsi voluit omnia
bona quod [illegible]. [illegible] accidens in [illegible]
[illegible] accidentale premium. Item accidens est
[illegible] [illegible] rei [illegible] [illegible] completum. [illegible]

bona [illegible] [illegible] quod [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
completa [illegible] [illegible] quod in beatis est
premium [illegible] [illegible] quod est [illegible] beatitudo 37
consistit in clara dei visione / et perfecta
fruitione. et [illegible] societate. [illegible] [illegible].
et gaudium quod habent de deo [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]. Item premium accidentale [illegible]. non [illegible]
accidens [illegible]. [illegible] quod non est [illegible] beatitu
dinis [illegible] [illegible] quod [illegible] [illegible] illa esse
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
illa. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] non [illegible] illa beatior [illegible]
[illegible] est. [illegible] [illegible] beatitudo 38
[illegible]. [illegible] est autem [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] non esset [illegible]. [illegible] est
[illegible] [illegible] beatitudinis / [illegible] posset esse [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] premium [illegible] accidentale
Item [illegible] esse non possit [illegible] esse
[illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] ita potest
dici quod [illegible] [illegible] [illegible] modo [illegible]. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] sine illa [illegible] non posset esse
[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quod sine
illa [illegible] est beata [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]. Item accidentale autem premium
[illegible] aureola [illegible] non omne premium accidentale sit
aureola. [illegible] notandum est quod quoddam premium 39
dicitur aurea / et quoddam aureola. [illegible]
[illegible] nec est aurea nec aureola. Aurea est
premium [illegible] beatorum. quod dicitur aurea [illegible]
[illegible] quia dicitur victoribus. victoria autem debetur
corona aurea [illegible] quia [illegible] [illegible] data [illegible]
perfectissime est deo [illegible]. [illegible]
[illegible] est [illegible] quia [illegible] [illegible] corone
[illegible] in [illegible] [illegible] quod ita perfecta est. ut
ei non possit [illegible] additio nec [illegible]. [illegible] premium
[illegible] [illegible] [illegible] superaddatur accidentale est. [illegible]
quia corona quia [illegible] / [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]. ita [illegible] premium [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]. Item aureola non est gaudium de operibus 40
[illegible] [illegible] [illegible] victorie excellentis
[illegible] [illegible] in corpore [illegible] [illegible]
[illegible] gaudium [illegible] [illegible]. [illegible] opera quo

[illegible] [illegible] data est. [illegible] [illegible] victorie
excellentis similiter [illegible]. [illegible] aureola est gaudium
[illegible] [illegible] non [illegible], [illegible] similiter victorie
excellentis. [illegible] omne gaudium de bo[illegible]
[illegible] [illegible] accidentale premium [illegible] quod aureola est
premium accidentale et dicitur accidentale aurea [illegible]
[illegible] suo vocabulo, diminutive ut [illegible]
quod est multo minus premium quam aurea. [illegible]
[illegible] [illegible]. [illegible] dicitur de [illegible] quod [illegible]
super [illegible] / faciesque illi labium aureum per circu
itum et ipsi labio coronam interrasilem, altam
quatuor digitis et super illam alteram coronam. [illegible]
quo significatum quod aureola est aliquod accidentale
superadditum auree. Nec enim omne premium
accidentale aureola est [illegible] non [illegible] bona opera quod
fecerunt beati [illegible] gaudent habent rationem ex
[illegible] victorie. [illegible] gaudium [illegible]
[illegible] de bono [illegible] [illegible] est premium accidentale. Item
[illegible] patet [illegible] quam [illegible] possit [illegible] au 41
reola sit in anima vel in corpore. [illegible]
[illegible] quod aureola est in [illegible] est gaudium de bo
nis [illegible] [illegible] habentibus rationem victorie excellen
tis. [illegible] [illegible] [illegible] in corpore [illegible]
[illegible] quod gaudium [illegible] [illegible]. [illegible] autem est in
anima. [illegible] [illegible] est in corpore. [illegible] aure
ola [illegible] [illegible] est in [illegible] anima. [illegible] [illegible]
[illegible] in corpore [illegible] [illegible] effectum ab interio
[illegible] [illegible] [illegible] / quod [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] aureole [illegible]
aureole [illegible] [illegible] in anima. [illegible] [illegible]
42 [illegible] non sunt [illegible]. Item aureola potest
considerari [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] modo
[illegible] ratione qua [illegible] [illegible] [illegible]. Item [illegible]
est [illegible] perfectissime [illegible] aureola. [illegible] perfectis
sime [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]. quod [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] / et pugna ordinatur ad
victoriam. victoriam [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] aureo
lam virginis. Et notandum quod aureola non
[illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] / [illegible]

in [illegible] ad coronam. [illegible] est [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible]
[illegible] [illegible]. Item [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] in [illegible]
in illo [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]. Item [illegible] perfectissimus doctor [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Jo 12. Nunc princeps huius mundi eicietur foras
Item [illegible] perfectissime [illegible]. [illegible]
[illegible] in mundum ut testimonium perhibeam veritati. [illegible]
[illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible]
[illegible] doctor [illegible] [illegible] [illegible] debetur
aureola. Item [illegible] [illegible] [illegible] multi
[illegible]. [illegible] non [illegible] aureola. quod [illegible]
[illegible] est [illegible] [illegible] [illegible] debetur [illegible]
non [illegible] [illegible]. Item angelis autem non debetur au 43
reola. quia aureola ut predictum est gaudium de operibus
[illegible] habentibus rationem victorie excellentis. [illegible]
[illegible] autem [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]. quia sunt immortales. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] la
bore [illegible]. Non [illegible] debetur eis aureola
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] autem est
alia aureola [illegible]. [illegible] excellens
victoria. [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] dignitas [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] mundum. [illegible]
[illegible]. [illegible] autem [illegible] [illegible] [illegible]
debetur premium accidentale. [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]. Item [illegible] et ipsi beati 44
[illegible] accidentale premium de bonis operibus que fecerunt
in peccato mortali. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] / [illegible] acta ab
ipso peccatore. [illegible] [illegible] [illegible] in
ferno [illegible]. [illegible] [illegible] quod [illegible] gaudium accidentale
in beatis. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]. [illegible] actum
ab ipso homine [illegible] sua bona opera. et sibi
complacuit in eis. premium gaudium magis habet
rationem premii quod [illegible] et [illegible] aliquo
modo habet. [illegible] quod omnia que habent beati [illegible] sunt
[illegible]. Cum [illegible] beatus [illegible] [illegible] bona opera fecisse

quod in prato mortui fecerunt. Magis magis videntur quod
illa opera ad priorem dispositionem sui redonante
tur, pertinent ad accidentale premium, credendo
non premium ad quodlibet genus bonorum. Nec enim non
gaudet de illis operibus, sicut de illis que fece-
runt in caritate. Sed gaudet bonorum operibus
[illegible] et [illegible] de aliis augau
dent bono operis operati [illegible]. Nec pertinent
ad accidentale premium adeo [illegible]
Ad quartum dicendum quod [illegible] in corpore [illegible]
corpus [illegible] quod non [illegible]
[illegible] in diffinitione [illegible]
[illegible] quia [illegible] est [illegible] deo
per claram visionem [illegible]
[illegible] et gaudium de deo mo
[illegible] diffiniciones [illegible]
[illegible] sunt [illegible]
[illegible] debita [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] in summo bono [illegible]

q. 1. Hic ostendit magister de
retributione malorum, et dividitur
in partes 3. Primo de illa retributione absolute.
2o in comparatione [illegible] solet. Tertio post
[illegible] totius operis ubi hoc
dependebat [illegible]
[illegible] quo ad maturi [illegible] ad matu
[illegible] incipit. [illegible] magnitudine
ubi [illegible] solet. Dividitur in 3. Primo dicit
de retributione malorum in comparatione ad illos
qui adhuc sunt in hoc mundo. Secundo in compara-
tione ad eos qui sunt in celo [illegible]
3o in comparatione ad eos qui sunt in celo, ubi
[illegible] solet. [illegible]
[illegible]
[illegible] malis, ubi [illegible]
[illegible] pena malorum [illegible] in
aliquo [illegible] ubi [illegible]

contra illos

Re.

Circa hanc distinctionem [illegible] anima separata
[illegible] Circa [illegible]
[illegible] de anima [illegible] de anima separata

[illegible] in se [illegible] sed [illegible] amissione [illegible]
[illegible] ac [illegible]
[illegible] anima vult quod sensitive
potentie non [illegible]
[illegible]
[illegible] dependentes [illegible]
cum anima separata [illegible]
in [illegible] dua
[illegible] cum anima [illegible] anima cum
[illegible] sua [illegible] cum [illegible]
cum anima non separantur, cum [illegible] dependebat
[illegible] potest [illegible]
[illegible] eadem [illegible] intellectus
[illegible] eadem [illegible]
intellectus [illegible] non [illegible] ab [illegible]
[illegible] intellectus [illegible]
ab [illegible] potentie sensitive
non differunt ab [illegible] sensitive [illegible]
[illegible] hoc [illegible] quod [illegible] non
possunt esse in actibus suis nisi mediantibus orga
nis. Intellectus autem [illegible] organis non sunt
alligate. [illegible] anima intellectiva corpori
corruptibili est unita [illegible]
[illegible] virtutum sensitivarum [illegible]
[illegible] quod sunt anime intellective [illegible]
sunt in [illegible] eadem esse [illegible] non, quod anima in
[illegible] a corpore separata [illegible] potest [illegible]
[illegible] si non sunt eadem [illegible] non permanent
in anima separata potentie sensitive [illegible] in
eius separatione a corpore [illegible] anima sunt eedem
[illegible] cum ea separantur potentie sensitive [illegible] in
ea [illegible] non possunt in actibus suis quia [illegible]
[illegible] quod [illegible] ad [illegible] non
differat [illegible] potentia intellectiva [illegible]
[illegible] non [illegible] nisi orga
no mediante. [illegible] quod anima separata [illegible]
potest [illegible]
hoc possit [illegible]
[illegible] potest [illegible]
[illegible]
[illegible] hoc modo [illegible]
[illegible]
[illegible] anima intellectiva in
[illegible] est [illegible]
est ubi quod potest [illegible]

Re.

Re. q.
2

non quod anima separata potest se movere, et quo
non potest movere corpus [illegible] quod
anima separata [illegible]
non [illegible] corpus, ut motor [illegible]
motor [illegible] corporis. [illegible] corporis
[illegible] motor [illegible] quod anima
separata non [illegible] corpori [illegible]
motor [illegible] anima [illegible]
[illegible] corpore [illegible]
[illegible] motor [illegible] hoc
[illegible] est [illegible] est [illegible]
[illegible] motorem [illegible] corporis [illegible]
[illegible] corporis motorem [illegible] quod
[illegible] possit movere [illegible] corpus [illegible]
[illegible] motor [illegible] motor. [illegible]
[illegible] motor corporis [illegible] posset movere
[illegible] corpus [illegible] anima [illegible] est [illegible]
[illegible] motor [illegible] est [illegible] forma
[illegible] corpori movere potest [illegible] motu corporis
[illegible] anima separata [illegible]
movere [illegible] corpus. Nec [illegible] corporis mo
tor quia [illegible] corpus ab [illegible] non possit de
loco ad locum [illegible] corpus [illegible] possit
de loco ad locum [illegible]
[illegible] motor corporis quia
est [illegible] deputativus [illegible] movendum aliud
corpus [illegible] motu [illegible] corpus movet
[illegible] corpus [illegible] motore [illegible]
anima [illegible] est [illegible] corporis forma [illegible]
[illegible] motor quia deputata [illegible] a creatore
ad [illegible] movendum [illegible] motu [illegible]
[illegible] corpus movere potest. Nec [illegible] corpus ab [illegible] mo
tore [illegible] motu movere [illegible] ab anima
[illegible] forma [illegible] orbis [illegible] movet
[illegible] motor. Non quia [illegible] forma [illegible]
creatore deputata est ad movendum illum
orbem [illegible] motu quo nullum aliud
corpus movet [illegible] orbis [illegible]
[illegible] quod [illegible] dico quod orbes in
feriores movetur a motore orbis primi [illegible]
[illegible] motu illo orbis [illegible]
[illegible] inferiores [illegible] opposita illi [illegible]
[illegible] movetur [illegible] motoribus [illegible]
[illegible] quod anima separata a corpore non
potest [illegible] alterius corporis forma non [illegible] corporis

[illegible] per [illegible] sicut [illegible] organi
[illegible] disposita illa dispositione organiza
tione [illegible] hoc ut anima possit esse ei
forma [illegible] non [illegible] organizabile [illegible]
[illegible] anima separata
[illegible] corporis [illegible] motor. Dubitatur
de dampnatis [illegible] possunt uti [illegible]
[illegible] in hoc mundo [illegible] quia [illegible]
delectabilis [illegible]
[illegible] delectationes [illegible]
dampnati [illegible] delectationem habent. [illegible]
[illegible] opprimit [illegible]
[illegible] in hoc
mundo [illegible] penarum [illegible]
[illegible] quod dampnati [illegible]
[illegible] acquisita in hoc mundo [illegible]
[illegible] mala [illegible]
[illegible] penas [illegible] bona opera [illegible]
[illegible] bona [illegible]
[illegible] corporum afflictionem [illegible] autem
[illegible] delectabilis [illegible]
[illegible] dampnatis [illegible]
[illegible]
[illegible] delectationem
[illegible] delectationem po
[illegible]
[illegible]
[illegible] penarum [illegible]
[illegible] non [illegible]
[illegible] maiori [illegible]
[illegible] non tota [illegible]
[illegible] possit [illegible]
[illegible] penis infernales [illegible]
[illegible] non ita poterunt [illegible] dampnati
[illegible]
[illegible] organa [illegible] corporum [illegible]
[illegible] corporum afflictionem [illegible] organa [illegible]
[illegible] dampnati [illegible] penarum
[illegible]
[illegible]
Dubitatur autem quod [illegible] nos [illegible] aliqua scire
possunt [illegible] est [illegible] quod eos scire
[illegible]
[illegible]
[illegible] non
[illegible] nos [illegible] quia [illegible] scire non
possent [illegible]

3

4

acceptionis rerum ipso intuitu, propter quas mentes eorum
rem quamvis autem distantiam non impediat quoniam in
talibus res rei est unum per speciem. Sed in proportionata
distantia que est inter animas que sunt in inferno
et eas que sunt vivos, fuit in hoc mundo impedit
quia res rei est non per speciem, que quibus speciei quoniam
acquisitam. ¶ 2o autem modo. Per quietem mira
conspiciunt que fiunt circa nos. Questio de pectore in
quo homines videntur facere quecumque mira
que accidunt circa nos, et sic conspiciebat ille dives
dampnatus fratres suos. Sed hoc cessante constat quod secundum
eos in tormentis non videbat. Nec in sinu
Abrahe eos videbat. ¶ 3o modo possunt scire a-
liqua que fiunt circa nos per revelationem demonum
vel animarum illuc descendentium. Sed nunquam fit
eis aliqua revelatio in talibus autem celestibus. ¶ Gloriam
autem beatorum visionem manifestam et claram videre
non possunt. Cum enim eorum gloria consistat in plenaria
unione cum deo, et non possit quanto
clare videri quanto, nec quantam videre
eius oportet deum, quod vident deum ut est obst-
taculum gloriae ipsorum. Quod esse non potest. In generali
sed proprie in speciali consistit gloria beatorum quia
angeli. Illum ergo videre dampnatorum quam conve-
nit fidem absque more. Sed cognitio mentis
eorum convenire quia tunc in sacra scriptura ergo conti-
nent beatorum loca que eis in sacra scriptura promittuntur
et quia in sacra scriptura promittitur beatitudo in
sacris non tamen in generali sed proprie in speciali
quamvis non in modo proprio specialissima
quia sicut lingua hominis non posset ea narrare
nec mente in hoc vita de lege communi comm-
mittere. Ideo dampnati cognoscendo confitentur
gloriam beatorum. Nec tamen in generali sed etiam in
speciali. Desuper autem cognoscitur. Ipsi dampnati
cum sint ipsi in vita. Post vitam ubi non eo quod
crescant penas, tollitur eorum consideratio de
[illegible], ipsam cognitionem non habent in fu-
turo generalissime, quia per complementum doloris
mentis eorum, [illegible] argumentatione [illegible]
[illegible]. Et Gregorius, omelia 40, super Lucam, super id
Luce 16. Elevans oculos. Dicit quod videbit in
imo positum eundem videns. Felices supe-
rius in requie attendit, quam sanctum post [illegible]

non possit. Dicit autem dives ille vidit Lazarum
in sinu Abrahe. Dicit quod non propter hoc potest excludi
quod dampnati possint videre gloriam beatorum, in-
tuendo ut maius esset conspiciendo gloriam in celo, quia fuit
conspiciendo regionem sanctorum in limbo. ¶ Licet igitur dam-
6
nati non possint videre gloriam beatorum, beati
tamen videre possunt et vident penas dampna-
torum. ¶ Videtur tamen aliquis quod non videant oculis
corporalibus propter improportionatam distantiam,
quia si hoc dampnatus in inferno non posset
intueri usque ad sanctos sicut et ad oculos qui sunt
in celo. ¶ Contra hoc videtur, quia beati videbunt de
uno latere celi ad aliud oculo visibiliter, alias non
viderent gloriam operum dei. ¶ Infra totum celum erit
repletum corporibus beatorum. Et aliqui erunt in pun-
to magis distanti ab aliis quam distet a terra
medio, et tamen videbit eorum [illegible]. Ergo illa distantia
non impedit visionem. ¶ Item videmus celum
potest videri quod est in medio. ¶ Item medium depositum
non impedit eius visionem, ut videtur, quia
stellas etiam in punctis lineae diametri [illegible]
pertransiret per terram, sicut per etherem non obsta-
ret ipsa terra videre alia pars lineae quam
medii terra videbitur que non impedient. Quod
hoc possit esse, patet, quia quodam animal est
scilicet lincis, quod videre potest ultra murum
a monte. Non est autem ingens [illegible] actus beati
quam naturalis per isto status et perfecta sicut actus
sunt sic actus lincis. ¶ Quamvis teneatur quod
distantia impediat, et medium depositum, tamen
etiam oportet dicere quod beati non videant oculo
corporali penas illas etiam sensibiliter. Videre
tamen eas [illegible] in [illegible] eis velociter [illegible] in-
tentione. ¶ Dato autem quod non videant eas oculo
corporali, tamen videbunt eas in verbo. Sed sic erit
in pena dampnatorum duo sunt. Aliquid
primarium, scilicet carentia visionis divine
et in illa consistunt penitiones. Aliud est po-
na doloris et tristitie, puta ignis que sunt po-
sitive. Dicendum ergo quod prima consistit [illegible] [illegible]
directe per oppositas rationes. ¶ Secundum
constant directe per rationes [illegible]. ¶ Sic autem
videntes eos in penas, [illegible] ibi atten-
dent tamen iustitiam. Videbunt eas et delectabuntur
et in eis. Et [illegible] licet talis visus [illegible] autem
ibi attendunt afflictionem non non [illegible]

tam ideo quod deo placet. Ista enim volitio
non eos contristabit. ¶ Cum propter magnitudinem gaudii
divini quod habent. ¶ Item propter conformitatem voluntatis eorum
cum divina. ¶ Est autem advertendum quod omnium
gloria beatorum prima ipsa pena dampnatorum quo ad quosdam
est equalis et quo ad alios inequalis. ¶ Primum patet
in. Dico quod possumus considerare gloriam quo ad
¶ obiectum ipsum beatificum quod est deus sub ratione be-
ri et boni. Et quo ad hoc gloria est equalis. Quia tam
veritas quam bonitas divina est infinita. Sunt
autem infinita sicut obiectum beatum alias in
[illegible] diligere divina veritate et bonitate non esset
beatus. ¶ 2o quo ad visiones eorum in verbo, quod
est obiectum formarum, non est equalis, et maior quoad
eum qui representat equalis voluntate, quia de talibus
sunt illuminationes spirituales. ¶ Tertio quoad ipsum
beatum, non est equalis gloria quod in producendo. Et quod
in hoc sicut iustitia dei distribuenda reddere
unicuique quod debet et quod promeruit. ¶ Quarto
quod in uno beato erit habitus fortior quam in alio
et sic ceteris paribus fortius diliget qui videbit
vel quam alius. ¶ Item habitus est ratio ad inmensionem acti-
vam. Sicut videmus quod de duobus oculis videntibus
ambo unam lucem, unus videt eam clarius
quam alius. Ita ibi videntium unum obiectum beatum
unus videt clarius quam alius. ¶ Sed quomodo est beatus
qui non videt ita clare? Dicendum quod sufficit quia gloria
beati quia quilibet recipit secundum suam capi-
citatem. Exemplum de lapide qui suffit quod gratus in terra
9
licet non sit in centro terrae. ¶ Pena autem dampnatorum
quo ad intensionem non est equalis. Sed est quoad ad
extensionem quia in eternum durabit. De
intensione autem distinguitur. Nam ibi erit pena
scilicet privatio divine visionis. Divinum
donum. Dolor et tristitia. Equalis autem est pe-
na [illegible] quo ad primum. Non enim quod [illegible] in quo
[illegible]. Non enim equaliter dolebit nec equaliter [illegible]
dicent. Licet enim ibi sit unus et idem ignis
in eo affliget fortius unum quam alium. Quod du-
[illegible] [illegible] secundum diversos modos po-
nendi. De illo igne acta in spiritus gratie
10
in Registro Lugdunense. De hoc ¶ Penarum autem
que ibi sunt in dampnatis una est maior
alia. Ideo quod [illegible] est scilicet quod in dam-
natis est dicitur pena gravis, lapidem, [illegible].

pena sensus et pena dampni. Pena dampni
est carentia perfectionis digna erat apti-
nati [illegible] [illegible]. Pena sensus est quibus
pena ex lesione apprehensione [illegible] sensum in
[illegible] [illegible] forma pena corporis nec [illegible]. Sed
ipsa apprehensa ut cognitionem vel obmis-
sionem [illegible] [illegible] est [illegible]. Pena
autem sensus est corporis tristitia et dolor. Inter pe-
nas ergo dampni carentia divine visionis
apprehensa ut conveniens ex actuali malo
[illegible] est maxima inter penas sensus quia
quamvis dampnati non appetant videre deum
propter amorem sue bonitatis, sed videre me-
[illegible] appetunt propter desiderium [illegible] delectationis
[illegible] [illegible] [illegible] maximam dele-
ctationem [illegible] in videntes ex illa visione.
¶ Item dico quod carentia divine visionis sic ap-
prehensa maior est quam aliqua pena sensus. Quod
[illegible] quia pena dicitur malo sed de pena dam-
ni et de pena sensus. Cuius ratio pene in qua
utraque pena sumitur est malum [illegible] in
[illegible] [illegible] [illegible]. Illa ergo pena est maior
in qua plus est de ratione mali. Sed in illa
carentia plus est de ratione mali quam in aliqua
pena sensus. Quod dicitur probatur. ¶ Quia maxima pena
sensus est [illegible] [illegible] visione, plus autem
invenitur de malo, in eo malo quam in effectu
¶ alio modo quia illa carentia [illegible] privatio non
[illegible] [illegible] aliquam [illegible]. Pena autem sensus
non est privatio pura. Aliquid enim dicitur positum.
Cum ergo bonum et malum [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] est maior bonitas [illegible] quam in aliqua pe-
na sensus. ¶ Est et alia pena in inferno
gravissima que dicitur pena vermis. Est autem
dicitur vermis scilicet naturalis et metaphoricus. Vermis na-
turalis est animal de putredine aliqua generatum
[illegible] [illegible] [illegible] de quo generatur. ¶ Vermis
metaphoricus [illegible] [illegible], dicitur remorsus
conscientie oriens ex putredine peccati et quam
spiritualiter pungendo affligens. Videtur
ergo aliquis quod etiam vermis est affligens in
inferno. Iuxta illud Iudit. Dabit ignem
et vermes in carnes eorum et cetera. Item: vermis
eorum non [illegible] et cetera. ¶ Quamvis autem
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in inferno sint
vermes corporales dimittat sub dubio. Li. 21. de ci.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Hec est quedam compilatio [illegible] facta per fratrem Jacobum de [illegible] ordinis fratrum minorum [illegible] Tuscie. De quarto [illegible] ex scriptis [illegible] Bonaventure [illegible] Ricardi [illegible] et fratris Thome de Aquino.

Quinto queritur utrum damnati appetant non esse. Et videtur quod non, propter voluntatem ...[illegible]... quod non esse non potest appeti appetitu naturali. Nec deliberato, quia talis appetitus non fertur nisi in bonum apprehensum ...[illegible]... quod non esse non potest esse bonum nec conveniens nec apprehensum. Et non esse nihil omnino habet de bono. Contra, in anima est aliquid boni ...[illegible]...

Item damnati denegant appetitum beatitudinis. Ergo denegant appetitum essendi, quia non possunt oppositum appetere ...[illegible]... Item bruta non sunt appetibilia ...[illegible]... non essendi appetitum ...[illegible]... appetitus damnati non esse ...[illegible]... sicut appetitus non esse appetitur ...[illegible]... desiderabunt homines mortem et fugiet ab eis.

Dicendum ...[illegible]... damnati secundum rationem rectam debent appetere non esse propter ...[illegible]... fugiendum ...[illegible]... Quod nullus debet secundum rectam rationem adeligere ad fugiendum bonum vel iustum. Et damnatum sustinere talem penam est iustum et bonum. Ergo non debet secundum rectam rationem eligere non esse ad fugiendum talem penam. Item secundum rationem rectam nullus potest appetere nisi malum nisi propter fugiendum maius malum. Et nullum malum pene potest esse maius malum quam non esse ...[illegible]... quia non esse tollit omne bonum, non autem malum pene. Item secundum rectam rationem nullus potest eligere contra quod est contra naturalem inclinationem ...[illegible]... maxime si illa inclinatio sit conformis voluntati divine. Et inclinatio naturalis est ad esse et illa est conformis voluntati divine ...[illegible]... pena non potest eligere non esse. Item nullus secundum rationem rectam potest appetere ...[illegible]... parvum ...[illegible]... peccatum mortale. Et peccando non esse ...[illegible]... quacumque pena ...[illegible]... mortale ...[illegible]... Ratio ...[illegible]... est supponit recte appetere non esse propter culpam in qua est fugiendum ...[illegible]... est ad hoc una ratio, quia minus malum potest recte appeti et eligi propter vitandum maius malum. Et non esse simpliciter minus malum est quam culpa mortalis, quia culpa mortalis ...[illegible]... est ...[illegible]... magis eligendum. Item de recte est eligere ...[illegible]...

mortale. Et velle magis esse quam non peccare ...[illegible]... mortale ...[illegible]... non esse est magis eligendum quam peccare. Secundo videndum est si de facto appetant non esse ...[illegible]... hec duo. Primum quod appetunt non esse. Secundo quod hoc appetunt recte. Primum probatur quia bonitas summe ...[illegible]... fugit malum nocivum ...[illegible]... propter ...[illegible]... de malo non ...[illegible]... curat. Ita modo est quod licet non esse magis malum sit quam esse in pena ...[illegible]... magis malum ...[illegible]... in pena ...[illegible]... quam non esse, quia non esse non est malum ...[illegible]... non dolorosum ...[illegible]... malum pene magis refugit appetitus damnati ...[illegible]... quam non esse. Item damnati summo appetunt beatitudinem si possent eam habere, et ...[illegible]... vellet ...[illegible]... possent ...[illegible]... summe appetunt beatitudinem, ita summe refugiunt miseriam. Sed propter non esse miseria caret, ergo ...[illegible]... non esse eligunt magis quam esse miseri. Item sicut se habet ...[illegible]... vite ad penam ...[illegible]... vite ...[illegible]... simpliciter ad penam eternam. Et ...[illegible]... appetunt ...[illegible]... propter penas duras et dolores appetunt mortem in hac vita. Et hoc ...[illegible]... appetunt ...[illegible]... non esse ad ...[illegible]... dolores ...[illegible]... quod non esse non habet rationem boni appetitus ...[illegible]... quod immo ...[illegible]... ad fugiendum miseriam ...[illegible]... est bonum ...[illegible]... appetitur ...[illegible]... denegant appetitum beatitudinis ...[illegible]... si posset esse et ...[illegible]... appetunt ...[illegible]... si possent esse cum beatitudine et sine miseria ...[illegible]... non magis appetunt non esse ...[illegible]... quod appetitus non ...[illegible]... oritur ex appetitu ...[illegible]... fuga oppositi propter quod non esse.

Queritur sexto utrum beati videant penas damnatorum. Videtur quod non, quia ...[illegible]...

aut gauderet de eis ...[illegible]... non ...[illegible]... contra ...[illegible]... malum non ...[illegible]... non videbunt ...[illegible]... Item videndum est ...[illegible]... videbant ...[illegible]... in illo ...[illegible]... Tertio si videant ...[illegible]... non ...[illegible]... quod non propter ...[illegible]... cognitionem ...[illegible]... possunt ...[illegible]... ad damnatos in inferno ...[illegible]... ad ...[illegible]... malo ...[illegible]... Item hoc videtur quia beati videbunt ...[illegible]... alias non videret ...[illegible]... Item ...[illegible]... erit ...[illegible]... beatorum ...[illegible]... magis distantia ...[illegible]... a medio ...[illegible]... videbunt ...[illegible]... distantia non ...[illegible]... Confirmatur hoc quia videns ...[illegible]... est immediate ...[illegible]... videre ...[illegible]... quia si ...[illegible]... medium ...[illegible]... non ...[illegible]... potest in ...[illegible]... Hoc ...[illegible]... videre ...[illegible]... quia ...[illegible]... videt per medium murum ...[illegible]... quod distantia impediat ...[illegible]... visionem ...[illegible]... quod beati non videbunt penas ...[illegible]... quod omnia ...[illegible]... virtute divina ...[illegible]... in visione ...[illegible]... fuerit ...[illegible]... quod in pena sunt duo ...[illegible]... in culpa ...[illegible]... sunt ...[illegible]... in pena ...[illegible]... ponere ...[illegible]... posita ...[illegible]... quod ...[illegible]...

Item ...[illegible]... ponens ...[illegible]... damnatorum ...[illegible]... videre ...[illegible]... illa ...[illegible]... nolita ...[illegible]... non est volita, immo nolita ...[illegible]... gaudium ...[illegible]... propter magnitudinem gaudii ...[illegible]... propter ...[illegible]... ex hoc ...[illegible]... in ...[illegible]... quod ...[illegible]... possunt ...[illegible]... Item ...[illegible]... damnati non ...[illegible]... gloriam beatorum ...[illegible]... sed ...[illegible]... Nec ...[illegible]... damnati ...[illegible]... damnati ...[illegible]... iustitia ...[illegible]... beatorum ...[illegible]... possunt videre gloriam beatorum ...[illegible]... videt ...[illegible]... Item ...[illegible]... penas damnatorum ...[illegible]... sunt equales ...[illegible]... gaudium beatorum ...[illegible]... equale ...[illegible]... ignis erit ...[illegible]... equaliter ...[illegible]... Item pena est infinita ...[illegible]... non ...[illegible]... infinita ...[illegible]... Respondeo ...[illegible]... Dicendum ...[illegible]... beatorum est equalis ...[illegible]... pena damnatorum ...[illegible]... beatitudo ...[illegible]... equalis ...[illegible]... ratio quia ...[illegible]... infinita ...[illegible]... infinita ...[illegible]... non ...[illegible]... non est equalis ...[illegible]... magis ...[illegible]... capte ...[illegible]...

glā beatorum non est equalis quia probatur
sed quia in hac apparet uisio dei non
tenetur unicuique quod meruit. Sed quia
in uno beato est fortior habitus quam
in alio et in ceteris partibus forti diliget
et uidebit eum quam alius. quia ut dictum
habet super actum intensione actuali.
Erunt tamen hic duo dubia primum. quomodo
potest esse. Quod quilibet qui non ita in
tense diliget erit beatus. quia ut uidetur
eius appetitus non est totaliter quietatus nec
repletus quia non uidet quod potuit
uidere. Sed sic. Ad hoc dicendum quod potest uidere
in se et in uobis. ceteris quod utique uidet
totam lucem. sed non clare unus sicut alter
quia ipso sed. Ad secundum. sicut dictum. patet sufficien
tia est quietatus. sicut et de lapide qui
sufficienter quietatur in terra licet non sumpsit in
centro. Ad secundum. de gloria autem dicendum quod
non est equalis ut dicitur. quia stella differt
ab stella in claritate. ... stella differt
a stella. ... Ad secundum. de equalitate penarum
dampnatorum dicendum quod non erunt equales in
intensiue sed extensiue quia eternum
durabunt. distinguuntur tamen de intensione
in illo statu et ista erunt. Sed in uno
diuino uisionis ... diuina ...
dolor et ... erit gaudium equalitas interi
sicut ... non tamen ... ad ... n...
... non est equaliter dolebunt nec equaliter
... ... Ad ... gloria beatorum
est equalis dicendum quod non simpliciter sed ...
... non tamen gaudebit ...
... quia ... et ordinata ...
... diliget quilibet ... ...
... est fortior in uno quam in alio
Ad ... quia est ... ignis dicendum quod ...
et tamen minus affliget unum quam alium ...
... modo dicendum de afflictione ...
que superius sunt tacti. Sed ... affli
git dampnatum quia detinet ipsum ...
... ...
... ... non est in ma... actu dis
plicentie plus affligit alterum igne. Sed an
hoc sit quia ignis affligit eos. sed dicendum quod est
instrumentum diuine iustitie et cum hoc est ex
... nostra diuina est ignis instrumentum
Sed an ... dispositionem ... ...
correspondente uirtuti ... ut ...
plus affliget illum in quo maior dispositio
ad patiendum uirtute diuina ... de
... quod ... plus affliget
... in ipso ... et maior ... minor
dispositio ... ... Ad
secundum. dicendum quod culpa est infinita erit
infinita ... ... offensa sed
finita ... ... offendit
et ... est pena correspondens
et maior et minor.

344

I'

IACOBI
Lectura
super
sententii.

ms. di cc. ~~1~~343 modernamente numerate, di cui bianche le cc. 84, 158, 225, 226, 227, 228 e 264, più una carta di guardia in fine.

settembre 1937 [illegible]